Bayerische StaatsBibliothek
Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Bucelin, Gabriel,

Hēmer-eniauto-geneachorographias nucleus insigni lectionis variae fructu locuples historiae cum sacrae, tum profanae cognitione compendiosißimâ atque utilissimâ praegnans ; excolendae juvandaeque memoriae perquam accomodus

Ulmæ Anno M DC LI

H.un. 89
urn:nbn:de:bvb:12-bsb10031340-5
VD17 12:206268Y

H. un. 89

Hum. A

<36610550490011 S

<36610550490011

Bayer. Staatsbibliothek

~~7.46~~ 6
Hist. univ. Subsid.
89

Bucelinus.


HISTORIAE
VNIVERSALIS
Cum Sacræ, tum prophanæ
NVCLEVS
Multis locis auctior
et emendatior
Autore
R. P. F. Gabriele Bucelino
Imperialis Monasterij Wein-
gartensis Asceta Theologo
Priore S. Joan. in VeldKirch.
ulmæ.
Apud Johanem Gerli-
num Bibliopol:
Jo: Arnold. delin.
Philip Kilian f.
Qui e nuce NVCLEVM esse uolt,
frangat nucem. Plaut. in Circ.

Bayerische
Staatsbibliothek
MÜNCHEN

Coll: Soc. Jesu Mindae 1690.

ΗΜΕΡ-ΕΝΙΑΥΤΟ-ΓΕΝΕΑ-
ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑΣ

# NUCLEUS

Insigni Lectionis Variæ
fructu locuples.

*Historiæ cum Sacræ, tum Profanæ cognitione compendiosissimâ atque utilissimâ prægnans.*

Excolendæ juvandæque memoriæ perquam accommodus.

*Authore*

R. P. F. GABRIELE BUCELINO,
Monacho Theologo VVeingartensi Benedictino.

*Augustæ Vindelicorum,*
Typis Iohannis Prætorij.
*VLMÆ*
Apud Johann. Gôrlinum,

*Anno M DC LIX.*

ILLUSTRISSIMO ATque excellentissimo Sacri Rom. Imp. Comiti & Domino, Domino Henrico Wilhelmo, Comiti & Domino de Stahrenberg in Wildtberg, Riedeck, Lobenstein, Reichenaw, Preittenbruck & Kriegbaum, Domino Comitatus Schaumburgij, & Dominij Efferding, nec non Dominiorum Windeck, Schwerdtberg, Hard, Panecken, Obemberg, Averberg & Rabenstein, &c. Hypothecario Domino vestigalium Cæsar, Struden & Mauthausen nec non Dominij Werffenstein. S. Cæs. Majest. Consiliario Camerario & Supremo Aulæ Marescallo &c. Domino meo Gratiosissimo.

PErcelluit animum meum insolens Tui reverentia, Illustrissime Domine, cùm primùm in oculos olim incurreres me-

os, affecitq; summopere Tuis prodita oculis & fronte, mira quædam Generositas, dignitas atque majestas, prius etiam, quam Te ex nomine nossem ac munere, cum Te prodeuntem cernerem in publicum, bono publico intentum, Heroem omnibus numeris absolutissimum haud aliter, quã primum illum Israelitici populi Regem statura verè Regia, altiorem omni populo, ab humero & sursum (1. Reg. 10.) apparentem. Postquam vero de Tuis apud Cæsares auctoritate & gratia, muneris eminẽtia, eximiis meritis, eruditione & Zelo Religionis, Ducalis,

imo Regiæ originis Nobilitate distinctius omnia exploravi, adeo me tanta rapuere, ut nũquam satis & mirari Te possem ac venerari, hocq; ipsum me coegit altius in Majores Tuos inquirere, atq; unde tanta, juxta Opt. Max. Numinis gratiam, in Te derivarentur talenta & animi decora, penitius indagare. Obstupui rem aggressus, cum tanto Te genere natum deprehenderem, tanto autem minus deinceps mirari coepi, quanto magis venerari, cum in Te redivivam Agilolphingicæ Virtutis & Majestatis imaginem contuerer. Exiliit animus præ gaudio, incidisse in

venam adeo lympidam tam priſcæ quam verè Regiæ Nobilitatis, quam tantopere colueram in ſua Antiquitate, cum in Te pleno & recentiſſimo, ut præſentiſſimo fonte, copioſe haurirem, quidquid in maximis illis Principibus, maxima digniſſimum videbatur & admiratione & veneratione. Quibus felicius & prolixius ut fruerer omnem tentavi Teipſum conveniendi occaſionem, ultro mox obvium nactus, expertusque non minus humanum quam Heroicum, quin & Auguſtis digna, Principem liberalitate. Cum proin in celebranda veteri



Prin-

Principum Agilolphingorum, tanquam Cænobij Weingartensis Conditorum, gloria, gratæ memoriæ ergo ultra jam septem & dimidium lustra, sedulo laborauerim, nonnulla jam etiam in lucem dederim, plura & majora propediem editurus, non potui Te recentissimum tantæ familiæ decus, & singulare præterire ornamentum, quin in Te collectas omnium tantorum Majorum Tuorum & cognatorum Virtutes & decora venerarer, gloriosissimoq; Tuo nomini memoriam conderem, qua & Te pro meritis colerem, & gratũ juxta animum omni posteri-

tati contestarer. Accipe obsecro Illustrissime Domine qua soles benevolentia Nucleum hunc meum, multo Tibi nomine pridem debitum, pridem destinatum, sub Tuo deinceps patrocinio magna sumpturum incrementa, frondibus, floribus & fructibus longè latèque se exporrecturum & commendaturum, quibuscum una Nominis Tui perennet fama, & gloria Majorum Tuorum pro meritis celebretur. Ita voveo, simulque senium tuum gloriosissimum iuventute Aquilę renovari DEVM immortalem oro, me quam demisissime commendans.

Illustrissimæ Cels. Tuæ,

Cliens devotissimus

F. Gabriel Bucelinus.

Jllu-

Gundacu

Ottocarus Marc
Lud. Imp. supra

Pilgrinus Episcop: Pass. 971.

Albero Marchio nis I.

Ozio Marchio St
superstes usq; 10

Albero III. dict. Waldgrav. occubuit A. 1072.

Ottocarus VIII. Dominus Græcij &c.

Ortolphus à quo Goriciæ Comites.

Leutoldus IV. Vicarius Cæsaris anno 1142

Richsa Domina de Steinbach.

Helmbardus Comes Styriæ claruit 1140

Gundacarus condit arcem Stahrenb. inde fam. seu lin. nova Vx. Elis. ab Haunsp.

damari de Kunr.

# ILLUSTRI
## TUM A. STAH
### SIMIS STYRI
### CHIONIB
### STEMM
### GE

Vinulphus ex genere H
Præfectus tempo
An

Atticus sive Ethico St
princeps victus à Diethm
Rege anno Christi 450.

Anulphus Fridericum Ru
Regem Norico infestum
mis repellit anno 497.

Rudigerus Princeps St
tempore Theod. Regis

Diethlevus St
rebus fortiter g

Ottocarus sive Odoacer
Laureacens Episcopus 62

Diethmarus St

Albertus à Pipino Rege S
Marchio creatur, fit Mona
Tegernseensis, quod Mo
condidit.

Ottocarus IV. bell
adest contra

Gundacarus Styriæ M

…ndacarus de quo supra clar. 840.

…nioStyriæ Vic. Anassum. 899.

Aribo sive Erbo adest Leop. Austriæ Marchioni 907.

…o sive Albertus …n. in aula Ottho- Imp. anno 960.

Gerardus sive Erard9 contra Hunnos cadit

Rudigerus March. Styriæ 920.

…yriæ …70.

Ottocar. VI. primus se Com. Styriæ appellat.

Albero C. & March. Styriæ

Ottocar9 C. & March. Vx. vireta Austr.

Vrsula Vxor Wernheri C. Helffenst.

Bernard. Vx. Luitgarda C. Wirtenberg.

Gundaccarus, prim9 Comes de Berneck autor familiæ.

Leuthodus Comes,

Alramus Com. Styriæ.

Ottho Cō. ab Hohenberg, Autor famil.

Ottocarus IX. Vngaros ad Poetovionē vicit, ideo Marchio Carinthiæ creatus. Vx. Elisab. soror S. Leopoldi March. Austr.

Duringus Com. Styriæ. anno 1100.

Leopoldus cognom. Fortis March. Styriæ claruit anno 1140. Vxor Sophia filia Henrici Nigri Ducis Bavar. &c.

Ottocarus X. Marchio Styriæ obiit anno 1164. Vx. Küneg. Marchionissa de Vochburg.

Gundaccarus Comes Styr. 1140 & 1190. Advocatus Mona- …

Ottocar. XI. al. X. Dux Styriæ ultimus 1167. Leopoldum Austr. Marchionē hæredem scribit. Vx. Agnes Duc. Austr. ob. 1192.

Ottocarus XII. ante patrem obiit.

Theobaldus similiter immaturè decessit.

Duringus Comes. Styriæ cl. 1170. usq; 1191. V. N. ab his Dō. Styr. … Euphemia Vx. H…

rati… lust… vol… to… pric… cep… inci… fru… ctu… bus… fam… me… que… ven… mo… con…

Gundaccarus de ...
Stahrenberg Vx. ...

Gundaccarus de Styr. Domi... renb. Vx. N. Dna de Ca...

Rudiger9 Dom. de Stahrenb. | Bertha Vx. Conr. de Sumerau. | Gu... Vx... de...

Eupnem. Domi- nica de Stahrē- berg Vx. Petri de Lobenstein. — Anna Vx. 1. Georg. Heüsler à Wil- destein 2. Vlrici à Tamberg. — fcal à Neidp. 2. Rud. à Seherffē. — Geo. V . Cat. Stub. Gasp. & Ioā. cælib.

Ioannes Domin9 de Stahrenberg Vx. Agnes Do- mina de Vol- ckerstorff. — Wicard. Domin9 de Stahrēb. Vx. Anna Domina de Lofenst. 1360 — Gundacar. Dom. de Stahrēb. ob 1418 Vx. Elisab. ab Hohenberg. — Gund car9 simil. Rud ob. 1480 Vx. Christ. de Puchh. Aṅ. V. wil. à Zele

Dorot. Vx. 1. Frid. Dom. de Wal. see 2. Hartneidi Dn. de Potten- dorf. — Doro h. Vx. Sigis. de Kranichb.

Henricus 1363.

Ioannes cælebs

Gundacarus.

Vrsul. Vx. Pilgr. de Puchhaim.

Gertrudt. Vx. Ioannis ab Eberstorff.

Vlricus Vx. Dorothea ab Ho- henb. 2. Magd. C. Ortenb.

Ioannes Vx. 1. Elisab. de Puch- haim 2. Agnes ab Hohenb.

Georgius de quo supera Vx. Cathar. de Stubenberg.

Vlricu... renb... sup...
Baltha...
Wolfg... nica...
Gotha...
Barb...
Cath. de V... de S...
Barba... Per...
Rupe...
Lucas...
Marg...
Barth... Vx. ...
Greg...
Hedv...
Vrsul... De...
Amal... de ...
Agne... Lie...
Marg... Co... 2. ... de ...
Barba... mi...
Gasp... ren...
Geor... sim...
N. V. spr...

tati contestarer. Accipe obsecro Illustrissime Domine qua soles benevolentia Nucleum hunc meum, multo Tibi nomine pridem debitum, pridem destinatum, sub Tuo deinceps patrocinio magna sumpturum incrementa, frondibus, floribus & fructibus longè lateque se exporrecturum & commendaturum, quibuscum una Nominis Tui perennet fama, & gloria Majorum Tuorum pro meritis celebretur. Ita voveo, simulque senium tuum gloriosissimum iuventute Aquilę renovari DEVM immortalem oro, me quam demississime commendans.

Illustrissimæ Cels. Tuæ,

Cliens devotissimus

F. Gabriel Bucelinus.

Illu-

# JLLUSTRISSIMORUM COMITUM A. STAHRENBERG è SERENISSIMIS STYRIAE DUCIBUS ET MARCHIONIBUS ORIUNDORUM, STEMMATOGRAPHICA GENERIS DEDUCTIO.

Vinulphus ex genere Hunnonis Veliphi ſeu Welphi Styriæ
Præfectus tempore Alaricj Gotthorum Regis,
Anno Chriſti 408.

| | |
|---|---|
| Atticus ſive Ethico Styriæ princeps victus à Diethmaro Rege anno Chriſti 450. | Wulffo, ſive Welffo victus cum fratre à Gottis Romanis ſociatur anno 450. |
| Anulphus Fridericum Rugiæ Regem Norico infeſtum armis repellit anno 497. | Ottocarus I. Romanis Odoacer Auguſtulum Imperio eijcit ipſe à Theod. Rege occ. 492. |
| Rudigerus Princeps Styriæ tempore Theod. Regis 500. | Bitterulph9 vulgo Bitterhylff. bello clarus vixit anno 500. |

Diethlevus Styriæ Princeps clariſſimus
rebus fortiter geſtis anno 560.

| | |
|---|---|
| Ottocarus ſive Odoacer II. Laureacens Epiſcopus 624. | Ruedigerus Theſſaloni cognat. Duci adeſt contra Wandalos 609 |

Diethmarus Styriæ Princeps claruit 680.

| | |
|---|---|
| Albertus à Pipino Rege Styriæ Marchio creatur, fit Monachus Tegernſeenſis, quod Monaſt. condidit. | Ottocarus III. poſt fratrem fit Marchio, demum & ipſe Monachus ibidem. |

Ottocarus IV. bello fortiſſimus, Carolo Magno
adeſt contra Boios & Hunnos. 788.

Gundacarus Styriæ Marchio claruit anno Chriſti 840.

Gundacarus de quo supra clar. 840.

Ottocarus Marchio Styriæ Vic. Lud. Imp. supra Anassum. 899.

Aribo sive Erbo adest Leop. Austriæ Marchioni 907.

Pilgrinus Episcop. Pass. 971.

Albero sive Albertus March. in aula Otthonis I. Imp. anno 960.

Gerardus sive Erard9 contra Hunnos cadit

Rudigerus March. Styriæ 920.

Ozio Marchio Styriæ superstes usq; 1070.

Ottocar. VI. primus se Com. Styriæ appellat.

Albero C. & March. Styriæ

Albero III. dict. Waldgrav. occubuit A. 1072.

Ottocar9 C. & March. Vx. vireta Austr.

Vrsula Vxor Wernheri C. Helffenst.

Bernard. Vx. Luitgarda C. Wirtenberg.

Duringus Com. Styriæ, anno 1100.

Ottocarus VIII. Dominus Græcij &c.

Ortolphus â quo Goriciæ Comites.

Leutoldus | Vicarius Cæsaris anno 1142

Ottocarus IX. Vngaros ad Poetovionē vicit, ideo Marchio Carinthiæ creatus. Vx. Elisab. soror S. Leopoldi March. Austr.

Gundaccarus, prim9 Comes de Berneck autor familiæ.

Leuthodus Comes,

Alramus Com. Styriæ.

Ottho Cō. ab Hohenberg, Autor famil.

Gundaccarus Comes Styr. 1140 & 1190. Advocatus Monasterii Garstensis Vx. Richsa Domina de Steinbach.

Helmbardus Comes Styriæ claruit 1140

Ottocarus X. Marchio Styriæ obiit anno 1164. Vx. Künegund. Marchionissa de Vochburg.

Leopoldus cognom. Fortis March. Styriæ claruit anno 1140. Vxor Sophia filia Henrici Nigri Ducis Bavar. &c.

Duringus Comes, Styriæ cl. 1170. usq; 1191. V. N. ab his Dō. Styr.

Euphemia Vx. Hadamari de Kunr.

Gundaccar9 | condit arcem Stahrenb. inde fam. seu lin. nova Vx. Elis. ab Haunsp.

Ottocarus XII. ante patrem obiit.

Theobaldus similiter immaturè decessit.

Ottocar. XI. al. X. Dux Styriæ ultimus 1167. Leopoldum Austr. Marchionē hæredem scribit. Vx. Agnes Duc. Austr. ob. 1192.

Gundacearus de quo supra Conditor arcis Stahrenberg Vx. Elisabeth ab Haunsperg.

Gundaccarus de Styr. Domin9 de Stahrenb. Vx. N. Dna de Cappeln.

Diethmarus author fam. de Losenstein

Rudiger9 Dom. de Stahrenb.

Berrha Vx. Conr. de Sumerau.

Gundaccarus Vx. Euphem. de Kunr. 1270.

Mechtild. Vx. Gotscal. à Neidperg.

Anna Vx. N. à Winckl.

Rudiger & Raputho

Hadmar Vx. Anna de Thor. 1290

Elisabetha 1290.

Wicardus Canonicus Passav.

Gundaccarus Canon. S. Floriani superstes 1307

Gundacarus alter Vx. Adelh. de Winder A. 1300

Euphem. Dominica de Stahrenberg Vx. Petri de Lobenstein.

Ioannes Domin9 de Stahrenberg Vx. Agnes Domina de Volckerstorff.

Bernard9 Domin. à Starnberg.

Ottho 1342. clar.

Adelh. Vx. Eckard ab Harthaim

Gundacar9 Vx. Elisab. Domina de Volckersd.

Eberhardus.

Adelheides.

Rudig. Vx. I. Aña de Dürnstein. 2. Anna de Daxb.

Anna Vx. I. Georg. Heüsler à Wildestein 2. Vlrici à Tamberg.

Wicard. Domin9 de Stahrẽb. Vx. Anna Domina de Losenst. 1360

Henricus 1363.

Ioannes cælebs

Gundacarus.

Rudiger. ob. 1383 Vx. Elis. Heusl. de Wildenstein

Rüdl. clar. 1368

Balthasar cælebs

Gaspar obiit 1380 Vx. 1. Barba. de Losenst. 2. Agnes de Polh.

Eberhard. Archiepiscop. Salisburg ob. 1429.

Marg. Vx. 1. Gotscal à Neidp. 2. Rud. à Scherffẽ.

Gundacar. Dom. de Stahrẽb. ob 1418 Vx. Elisab. ab Hohenberg.

Dorot. Vx. 1. Frid. Dom. de Walsee 2. Hartneidi Dn. de Pottendorf.

Ioan. 1438. Vx. 1. Agnes ab Hohenb. 2. Elisab. ab Eckartsauw.

Vlric. ob. 1477 Vx. 1. Dor. ab Hohenb. 2 Magdalena Com. ab Ortenburg. *

Ioã. ob. 1474 Vx. 1. Elis. de Puch. 2. Agnes ab Hohenberg. ♂

Geo. V. . Cat. Stub. ☉

Gasp. & Ioã. cælib.

Gund car9 simil.

Rud ob. 1480 Vx. Christ. de Puchh.

Añ. Vx. wil. à Zelc

Doro h. Vx. Sigis. de Kranichb.

Vrsul. vx. Pilgr. de Puchhaim.

Gertrudt. vx. Ioannis ab Ebersdorff.

Georgius de quo ſupera Vx. ⊙ Cathar. de Stubenberg.

Ioannes Vx. I. ♉ Eliſab. de Puchhaim 2. Agnes ab Hohenb.

Vlricus Vx. ✱ Dorothea ab Hohenb. 2. Magd. C. Ortenb.

Aña Vx. Geor. à Seiſeneck. Ioan. Vx. de Polh. 1518 Suſ. Marg. Vx. à Zelckin. Wolf. Wandul. Vx. de Roſenberg. Ioſt. Eraſm. Vx. Schaumb. 2 Reg. à Polh. 1. Reg. C. de Benig. Vx. Schneb. 2. Laſ. Po. I. Ioa.

Vlricus Dominus Stahrenberg Capitaneus ſupra Anaſſum.
Balthaſar Can. Paſſau.
Wolfgangus Vx. Veronica de Polheim.
Gothard. ob. 149; Vx. Barbar. C. ab Ortenb.
Cath. Vx. I. Keimperti de Walſee 2. Bernardi de Scherffenberg.
Barbara Vxor Wilh. à Perneck.

Rupertus & Ludovic9
Lucas & Iacobus.
Margarita & Anaſtaſia.
Bartholomæ9 ob. 1531 Vx. Magd. de Loſenſt.
Gregori9 ob. 1524 Vx. Hedwig de Roſenberg
Vrſula Vx. Ioannis de Degenberg.
Amalia Vx. Chriſtoph. de Liechtenſtein.
Agnes, Vx. Henrici de Liechtenſtein.
Margar. Vx. I. Georgii Com. à Schaumburg 2. Andreæ Comitis de Sonnenberg.
Barbar. Vx. Ioan. Domini ab Aichberg.

Gaſpar Dom. de Stahrenberg cælebs ob.
Georgius & Stephanus ſimiliter obiere.
N. Vxor N: de Weiſprich.

Georg & Barthol. ob.
Maria Salomea.
Magd. Vx. Bouslai Galli Poppelà Lobkowiz.
Rudigerus ob. 1582 Vx. 1. Hel. Zëcklin Baro. 2. Ottil. B. à Limburg — A.
Ioan Gaſpar & Vlricus
Ludovicus & Ioanna.
Henr. n. 1540. ob. 1571 Vx. Madg. de Lamb. — B.
Eraſmus Vxor Cathar. Dapif. de Waldpurg.
Anna Maria Vx. Georg. Sigiſm. à Dietrichſt.
Gundacker Vx. 1. Suſan. ab Hohenſ. 2. Suſan. de Rogẽdorf *απαις* — C
Barb. Vx. I. Io. Tſchernemb 2. Hen. à Zelc.
Eliſaber. Vx. Ludovici de Polheim.

Petrus de Stahrenb. cl. 1519.
Hieronym. obiit 155;. Vx. Euph. ab Hohẽſ.
Eliſab. Vx. Marquardi à Künring.
Maria Salomea.
Iudith à Stahrenberg.
Paulus Iacob. de Stahrenberg ob. 1560 Vx. Paula Comitiſſa ab Orttenburg. — D.
Magd Vx. I. Chriſtoph. de Zelcking. 2. Geor. Erhardi de Polheim
Ioanna Vx. Chriſt. ab Hohenfeld.

Bartholomæus obiit 1604
Gothard ob. 1628 Vx. Benigna de Prösing.
Maria Salome Vx. Frid. B. Hofman 2. Wolf Iörg. B.
Erasmus natus 1581. obiit
Paulus Iacobus ob. 1635. Vx. 1. Susan. de Rappach 2. Dorot. de Tanhausen.
Ludovic⁹ ob. n. 1564. 1. Elis. C. ab Hardegg 2. Elis. ab. de Scherffenberg. 3. Barb. ab Herberst.
Martinus ob. 1620. Vx. I. Barb. Tursin. 2. Sidon. à Sonderdorff.
Gregorius puer decessit.
Erasmus nat. 1575. Vx. 1. Elisabeth Vngnadin 2. Salome Iörgerin Baron.
Anna Susanna, Vx. Ioan. Wilhelmi à Zelcking.
Regina Vx. Ioan. Christophori Iörger.
Richart. Vx. Iuliana Baron. de Rogendorff.
Marg. Vx. I. Gasp. de Rogẽdorff 2. Lud. de Polheim
Georg. Achatius ob. 1597. Vx. Elis. à Scherffenberg
Ioan. Vlricus n. 1563. Vx. 1. Elis. C. ab Orttenb. 2. Potent. à Schönkirchen, Baron.
Ioannes Dominus de Stahrenberg cælebs decessit anno 1570.

Christianus natus 1509.
Maria Salomea nata 1605
reliqui infantes obiere
Anna Maria de Stahrenb. Vxor Buriani Ladislai Com. Wallstein.
Susanna Vx. Wolf. Matth. Baron. de Künigsperg.
Conradus Balthasar nat. 1612. Vx. Elisabeth de Zinzendorff.
Plures liberi mortui.
Regina nata anno 1601.
Georg Ludovicus n. 1601.
Maria nata 1606.
Plures liberi mortui.
Richardus Bartholomæ⁹
Iulius Martinus.
Maria Sidonia Vx. Wolf. Christ. B. Vnuerzagt.
Helena de Stahrenberg.
Henricus Wilh. Suprem. S.C.M. Aulæ Mariscallus, mihi gratiosissim⁹. Vx. Suf. C de Meggaw.
Gundacarus Vx. Anna Sabina C. de Dietrichst.
Erasmus Vx Iudith Sabina Iörgerin Baronissa.
Gaspar Vx. Marianna Comit. de Meggaw.
Ioan. Gundacarus n. 1599 obiit 1643.
Ioan. Lud. & Ioan. Erasm. Ioan. Richard. & Io. Wilh
Susanna Iuliann. Vx. Gotfridi à Puchaim.

D. Paul Iacob. ob. 1560 Gundacar. Vx. Susan. C. Henr. ob. 1571 Vx. Ma- B. Rudig. ob. 1582: Vx. Hel. A.
ux. Paul. C. ab Orttẽ. ab Hohenfeld. gdal. de Lamberg. Zacklin. 2. Limburg.

*HÆc pro libelli brevitate breviter, omissis aliis familiæ ejusdem lineis, cùm jam extinctis Dominorum & Comitum à Perneck & Hohenberg, tùm superstite etiamnum & florentissima Comitum & Dominorum de Losenstein, de quibus distinctius agimus parte secunda Germaniæ nostræ Stemmatographicæ. Vivant, vivant & perennent, tantę tantorum Principum Illustrissimæ Generis Amplissimæ Reliquiæ, & æterno patriæ, & Germaniæ universæ latissimé sese exporrigant extollantque ornamento, quibus fausta omnia & fortunata Ipsis Eorumque posteris â Numine apprecamur atq; ominamur.*

*Lector*

# PRÆFATIO.

## *Lector Benevole.*

VNum te volui; Omnia libelli hujus majorum operum Epitomen & Nucleum esse, quæ nolim propterea putes jactari aut esse enucleata; esse tamen quæ conducant plurimum *Historiæ Universali*, cùm penetrandæ, tùm enucleandæ. Cæterum, quæ bis terve, aliter atque aliter dici subinde advertes, scito de industria, non inadvertentia seu ignorantia dici, nec tot Autorum nominibus tantilli limites libelli suffecisse. Habes autem, brevi Compendiolo, Historiam utramq; Sacram & Prophanam, Antiquam & Novam, Veram & Fabulosam, sive Poëticam; utramque ad dies & annos relatam, curioso utique invento, quo & memoriam plurimum juves, & quotidie habeas quæ colloquio eruditorum materiam ministrent, & solatio & commodo plurimis futura. Tabulas imprimis aliquas intueris cum Calendario servientes, tum Lunæ Solisque, nec non Signorum reliquorum cursum;

quam ſcitiſſimè docentes. Tum Calendarium Latinum ſive Romanum Græco oppoſitum, ex quibus Eccleſiæ utriusq; uſum, & in celebrandis Feſtis diſcrepantiam, ut ex Syriaco, quod illis ſubiicitur, agnoſcas.

Exin Calendarium Aſtronomicum Priſcum Cl. Ptolomæi, cum deſignatione Rom. menſium è Vet. monim. ſi vel obiter Aſtronomiam calleas, plurimum uſui futurum. Subduntur menſi cuique obſervationes ruſticæ, quod tantilla etiam noſſe, viros ſubinde graves delectat. Tum Calendarium Hebræorum intelligendæ Scripturæ accommodum. Mox Calendarium Hiſtoricum, curioſum ſane & locuples. Inde Hiſtoriæ ſacræ & profanæ ab Orbe Condito, ad Chriſtum uſque, ab hoc ad ætatem noſtram annumque 1659. Nucleus, quo quidem vix quidquam cognitione dignius videatur. Dehinc, Romanorum Pontificum & Cæſarum ſeries cum ſignis gentilitiis, ſed & aliorum præcipuorum orbis Principum Index Chronologicus. Notitia denique eorundem Stemmatographica & Genealogica, ut & Provinciarum Europæ illuſtriorum. Tantum tantillo libro concluſum volui, & qui unum hunc manu ac ſinu, circumferre Omnia compendio videretur, quæ-

cunque

cunque ad cognitionem utriusque Historiæ pertinerent. Vale proin Lector Benevole, & bene utere labore hoc nostro & Nucleo, dum majora & totum Nuclei fructum proferamus.

## Vsus Tabularum.

TAbulæ primæ usus, etsi inprimis necessarius, est tamen vulgatissimus, nec ulteriore indigens explicatione, Paschatis certam diem ad usque sequentis initium sæculi docet. Altera & tertia, Cyclorum Solis, Lunæ, & Indictionum explicationem propria tabella subjectam habet.

Rotulæ usus perpetuus est, sequuturis etiam sæculis serviturus, quo Epactam supremâ rotulæ Zonâ, alterâ Numerum aureum, tertiâ diem Novilunij Ecclesiastici, mense Januario, primi singulis quibusque annis certo deprehendas. E. G. Anno reformati Calendarij primo Epactam reperies 7. aur. num. 7. Novilunium anni ejusdem primum 24. Ianuar. sequenti Epacta 18. aur. num. 8. Novilunium 15. Ianuarij, & sic evolutis 19. annis semper redibis ad primum. Sequitur Tabula Computi perpetui Festorum mobilium, cujus hic est usus: Reperta usu rotulæ anni Epacta, hanc quæres immediate ante litteras Domini-

cales

cales tabellæ, de qua agimus, & nisi juxta respondeat littera anni ejusdem Dominicalis, quæres hanc descendendo ab Epacta, eaque habita habebis & Pascha, v. g. Anni 1648. Epacta est. 5. reperto hoc numero inter Epactas Computi, ei ad latus respondet littera Dominicalis G. quæ cum non sit anni illius littera, sed D. descendo usque ad D. & mox ad latus reperio Pascha occurrere eo anno 12. Aprilis, & in eadem reperti Paschatis linea transversa utrobique pergens, reperio post Epiphaniam esse hebdomadas 4. deinde Septuagesimam occurrere 8 Februar. Quinquagesimam 22. Februar. diem Cinerum 25. Febr. Ascensionem Domini 21. Maii, Pentecosten 31. Maii, Corporis Christi 11. Iulii, Dominicas post Pentecosten esse 25. Dominicam I. Adventus occurrere 29. Novemb. Et sic de aliis annis.

Tabula quinta ortum & occasum Solis perpetuo indicat, habetque observandas 4. lineas, prima diem mensis cuiusque redhibet, altera Zodiaci signa & signorum numeros, tertia, orti Solis horam & minuta, quarta similiter horam & minuta Solis occidentis, ita ut diebus intermediis facile item sit, è proximis iudicare.

Sexta

Sexta tabula Lunæ cursum per 12. Signa docet cognita Lunæ ætate v.g. anno præterito 1647. Novilunium Martij incidit in sextam ejusdem. Scire cuperem 25. Martij, quo in signo decurreret Luna: numero ætatem à Novilunio & deprehendo num. 20. Hoc in tabula quæsito, apparebit, in ordine mensis signum Scorpionis ♏, & pergendo in eadem versus finem linea, apparet etiam gradus 30. & lucere nobis Lunam horis 8. Aspectibus juxta ad marginem, pro diei cuiusq; varietate adsignatis. Ultima Tabula, multis sæpe diuque desiderata, Indictiones & Paschata ab anno Christi primo ad hanc usq; ætatem nostram, ad usque sequens seculum exhibet; cujus frequentissimus in Historia usus esse potest. Exempli gratia: Familiarissimum Priscis fuit simili modo scribere: Gestum est hoc prælium, sive: acta sunt hæc Anno Christi 1267. feria quarta post Dominicam tertiam à Pentecoste, Indictione tali vel tali; cuperesque ad Ephemerides referre, nec potes ulla ratione diem illum assequi. Recurre ad tabulam nostram, & reperies in summitate tabulæ annum 1261. descende in linea ab hoc numero defluente ad petitum numerum quæsiti anni, & deprehendas

Pasch.

Paſcha Anni 1667. fuiſſe 17. Aprilis, literamque Anni Dominicalem B. adeoque ſi ad tabulam quartam Computi perpetui recurras atque ibidem 17. Aprilis in linea Paſchatis quæras, reperias juxta Pentecoſtem quinta Iunij occurriſſe, atque ita feriam quartam poſt Dominicam tertiam Pentecoſten in 29. Iulij incidiſſe.

Cæterum Stellula quævis Indictionem primam notat, unde à proximè antecedente computans, Indictionem ejus anni numerum 10. deprehendas.

Tabula

Tabula Paschalium et Litterarum Dominicalium ad usq; Sequentis Seculi initium

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1627 | Apr. 4. | C | 1651 | Ap. 9. | A | 1675 | Ap. 14. | F |
| 1628 | Ap. 23 | BA | 1652 | M. 31 | G.F | 1676 | A. 5. | E.D |
| 1629 | Ap. 15 | G | 1653 | A. 13 | E | 1677 | A. 18. | C |
| 1630 | M. 31 | F | 1654 | A. 5. | D | 1678 | A. 10. | B |
| 1631 | Ap. 20 | E | 1655 | M. 28 | C | 1679 | A. 2. | A |
| 1632 | Ap. 11 | DC | 1656 | A. 16 | B.A | 1680 | A. 21. | G.F |
| 1633 | M. 27 | B | 1657 | A. 1. | G | 1681 | A. 6. | E |
| 1634 | A. 16 | A | 1658 | A. 21 | F | 1682 | M. 29 | D |
| 1635 | A. 8. | G | 1659 | A. 13 | E | 1683 | A. 18. | C |
| 1636 | M. 23 | FE | 1660 | M. 28 | DC | 1684 | A. 2. | B.A |
| 1637 | Ap. 12 | D | 1661 | A. 17. | B | 1685 | A. 22 | G |
| 1638 | Ap. 4 | C | 1662 | A. 9. | A | 1686 | A. 14. | F |
| 1639 | Ap. 24 | B | 1663 | M. 25 | G | 1687 | M. 30. | E |
| 1640 | Ap. 8. | AG | 1664 | A. 13. | F.E | 1688 | A. 18. | D.C |
| 1641 | M. 31 | F | 1665 | A. 5. | D | 1689 | A. 12 | B |
| 1642 | A. 20 | E | 1666 | A. 25 | C | 1690 | M. 26 | A |
| 1643 | A. 5. | D | 1667 | A. 10 | B | 1691 | A. 15. | G |
| 1644 | M. 27 | CB | 1668 | A. 1. | A.G | 1692 | A. 6. | F.E |
| 1645 | A. 16 | A | 1669 | A. 21 | F | 1693 | M. 22 | D |
| 1646 | A. 1 | G | 1670 | A. 6. | E | 1694 | A. 11. | C |
| 1647 | A. 21 | F | 1671 | M. 29 | D | 1695 | A. 3. | B |
| 1648 | A. 12 | ED | 1672 | A. 17 | C.B | 1696 | A. 22 | A.G |
| 1649 | A. 4 | C | 1673 | A. 2. | A | 1697 | A. 7. | F |
| 1650 | A. 17 | B | 1674 | M. 25 | G | 1698 | M. 30 | E |
| 1699 | Apr. 19. | D. | | | A. 1. | | | |

## Tabula Annorum. cuius beneficio è dato anno tres Cycli cognoscuntur.

| Anni | Cyclus Solaris A 9 | Cyclus Lunæ A.I. | Cyclus Indict. A.3. |
|---|---|---|---|
| I | [illegible] I An. | Chri I Adde | 9.I. I.3. |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 10 | 10 | 10 | 10 |
| 20 | 20 | 1 | 5 |
| 30 | 2 | 11 | 0 |
| 40 | 12 | 2 | 10 |
| 50 | 22 | 12 | 5 |
| 60 | 4 | 3 | 0 |
| 70 | 14 | 13 | 10 |
| 80 | 24 | 4 | 5 |
| 90 | 6 | 14 | 0 |
| 100 | 16 | 5 | 10 |
| 200 | 4 | 10 | 5 |
| 300 | 20 | 15 | 0 |
| 400 | 8 | 1 | 10 |
| 500 | 24 | 6 | 5 |
| 600 | 12 | 11 | 0 |
| 700 | 0 | 16 | 10 |
| 800 | 16 | 2 | 5 |
| 900 | 4 | 7 | 0 |
| 1000 | 20 | 12 | 10 |
| 2000 | 12 | 5 | 5 |
| 3000 | 4 | 17 | 0 |
| 4000 | 24 | 10 | 10 |
| 5000 | 16 | 3 | 5 |
| 6000 | 8 | 15 | 0 |
| 7000 | 0 | 8 | 10 |
| 8000 | 20 | 1 | 5 |
| 9000 | 12 | 13 | 0 |
| 10000 | 4 | 6 | 10 |
| 20000 | 8 | 12 | 5 |
| 30000 | 12 | 16 | 0 |
| 40000 | 16 | 5 | 10 |

Trium Cyclorum Tabula. cuius beneficio datis Cyclis annus Cognoscitur

| Cycli | Anni Solis | Anni Lunæ | Anni Indict. |
|---|---|---|---|
| 1 | 57. | 476 | 6916 |
| 2 | 114 | 420 | 5852 |
| 3 | 171 | 364 | 4788 |
| 4 | 228 | 308 | 3724 |
| 5 | 225 | 252 | 2660 |
| 6 | 342 | 196 | 1596 |
| 7 | 399 | 140 | 532 |
| 8 | 456 | 84 | 7448 |
| 9 | 513. | 28 | 6384 |
| 10 | 38 | 504 | 5320 |
| 11 | 95 | 448 | 4256 |
| 12 | 152 | 392 | 3192 |
| 13 | 209 | 336 | 2128 |
| 14 | 266 | 280 | 1064 |
| 15 | 323 | 224 | 7980 |
| 16 | 380 | 168 | |
| 17 | 437 | 112 | |
| 18 | 494 | 56 | |
| 19 | 19 | 532 | |
| 20 | 76 | | |
| 21 | 133 | | |
| 22 | 190 | | |
| 23 | 247 | | |
| 24 | 304 | | |
| 25 | 361 | | |
| 26 | 418 | | |
| 27 | 475 | | |
| 28 | 532 | | |



Praxis trium Cyclorum datorum, quomodo Annus sit inveniendus?

Solis 4. Lunæ 7. Indictionum 10.
An. 228. 140. Horum duorum Cyclorum annos adde.

228
140
―――
368. aggregatos divide per 15.

15. Residuum 8. Subtrahe â Cyclo Indict. dato 10/8/2 huius Cycli annos quære ex tabella prima 5852. His adde annos aggregatos ex Cyclis Solis et Lunæ 368. prodibit 6220. annus, in quo tres dati Cycli taliter positi concurrunt et non alio.

Dato annos. Sic Cyclos invenies Datur annus 6220. divide per 28. et residuum erit 4. Cyclus Solis; per 19. et residuum 7. erit Cyclus Lunæ; per 15. et residuum erit 10. Cyclus Indict. Facilius per tabulam alteram 6000. dat. Cyclum Solis. 8. 200. dat. 4. 20. dat 20. Hos adde.

| | | |
|---|---|---|
| 8 | 15 | 0 |
| 4 | 10 | 5 |
| 20 | 1 | 5 |
| | | 10. Cyclus Indictio: |
| 32 | 26 | |
| Subtr. 28 | Subtr. 19 | |
| 04 Cyclus Solis. | 07. Cyclus Lunæ. | |

| Festorum Mobilium Computus perpetuus | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Ep. | Ian. | Feb. | Feb. | Pascha. | | | Apr. | Mai | Mai | p. Pen | Dom. 1. Adu. | |
| Dom | LXX | L. | Cin | Ep. | L. | Mart. | Asc. | Pen | Corp | Dom | | Mens |
| 1 | 18 | 1 | 4 | 22 | D | 22 | 30 | 10 | 21 | 28 | 29 | Noue. |
| 1 | 19 | 2 | 5 | 21 | E | 23 | Mai | 11 | 22 | 28 | 30 | |
| 2 | 20 | 3 | 6 | 20 | F | 24 | 2 | 12 | 23 | 28 | 1 | Dece. |
| 2 | 21 | 4 | 7 | 19 | G | 25 | 3 | 13 | 24 | 28 | 2 | |
| 2 | 22 | 5 | 8 | 18 | A | 26 | 4 | 14 | 25 | 28 | 3 | |
| 2 | 23 | 6 | 9 | 17 | B | 27 | 5 | 15 | 26 | 27 | 27 | Nou. |
| 2 | 24 | 7 | 10 | 16 | C | 28 | 6 | 16 | 27 | 27 | 28 | |
| 2 | 25 | 8 | 11 | 15 | D | 29 | 7 | 17 | 28 | 27 | 29 | |
| 2 | 26 | 9 | 12 | 14 | E | 30 | 8 | 18 | 29 | 27 | 30 | |
| 2 | 27 | 10 | 13 | 13 | F | 31 | 9 | 19 | 30 | 27 | 1 | Dec. |
| 3 | 28 | 11 | 14 | 12 | G | April | 10 | 20 | 31 | 27 | 2 | |
| 3 | 29 | 12 | 15 | 11 | A | 2 | 11 | 21 | Iun | 27 | 3 | |
| 3 | 30 | 13 | 16 | 10 | B | 3 | 12 | 22 | 2 | 26 | 27 | Nou. |
| 3 | 31 | 14 | 17 | 9 | C | 4 | 13 | 23 | 3 | 26 | 28 | |
| 3 | Feb | 15 | 18 | 8 | D | 5 | 14 | 24 | 4 | 26 | 29 | |
| 3 | 2 | 16 | 19 | 7 | E | 6 | 15 | 25 | 5 | 26 | 30 | |
| 3 | 3 | 17 | 20 | 6 | F | 7 | 16 | 26 | 6 | 26 | 1 | Dec. |
| 4 | 4 | 18 | 21 | 5 | G | 8 | 17 | 27 | 7 | 26 | 2 | |
| 4 | 5 | 19 | 22 | 4 | A | 9 | 18 | 28 | 8 | 26 | 3 | |
| 4 | 6 | 20 | 23 | 3 | B | 10 | 19 | 29 | 9 | 25 | 27 | Nou. |
| 4 | 7 | 21 | 24 | 2 | C | 11 | 20 | 30 | 10 | 25 | 28 | |
| 4 | 8 | 22 | 25 | 1 | D | 12 | 21 | 31 | 11 | 25 | 29 | |
| 4 | 9 | 23 | 26 | * | E | 13 | 22 | Iun | 12 | 25 | 30 | |
| 4 | 10 | 24 | 27 | 29 | F | 14 | 23 | 2 | 13 | 25 | 1 | Dec. |
| 5 | 11 | 25 | 28 | 28 | G | 15 | 24 | 3 | 14 | 25 | 2 | |
| 5 | 12 | 26 | Mar | 27 | A | 16 | 25 | 4 | 15 | 25 | 3 | |
| 5 | 13 | 27 | 2 | 26 | B | 17 | 26 | 5 | 16 | 24 | 27 | Nou. |
| 5 | 14 | 28 | 3 | 25 | C | 18 | 27 | 6 | 17 | 24 | 28 | |
| 5 | 15 | Mar | 4 | 24 | D | 19 | 28 | 7 | 18 | 24 | 29 | |
| 5 | 16 | 2 | 5 | 23 | E | 20 | 29 | 8 | 19 | 24 | 30 | |
| 5 | 17 | 3 | 6 | | F | 21 | 30 | 9 | 20 | 24 | 1 | Dec. |
| 6 | 18 | 4 | 7 | | G | 22 | 31 | 10 | 21 | 24 | 2 | |
| 6 | 19 | 5 | 8 | | A | 23 | Iun | 11 | 22 | 24 | 3 | |
| 6 | 20 | 6 | 9 | | B | 24 | 2 | 12 | 23 | 23 | 27 | Nou. |
| 6 | 21 | 7 | 10 | | C | 25 | 3 | 13 | 24 | 23 | 28 | |

## Tabula Ortus et Occàsus Solis cum Signorum designatione.

| Dies | Sign | Or. | Occ | Dies | Sig | Or. | Occ | Dies | Sig | Or. | Occ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 15 | ♑ 25 | VII 42 | IV 18 | Mai 11 | 21 | 36 | 24 | Sept 11 | 18 | V 39 | 21 |
| 20 | ♒ | 36 | 24 | 15 | 24 | 31 | 29 | 15 | 22 | 46 | 14 |
| 25 | 6 | 30 | 30 | 20 | 29 | 25 | 35 | 20 | 27 | 54 | 6 |
| 30 | 11 | 24 | 36 | 25 | ♊ 4 | 20 | 40 | 25 | ♎ 2 | VI 2 | V 58 |
| Feb 4 | 16 | 16 | 44 | 30 | 9 | 15 | 45 | 30 | 7 | 11 | 49 |
| 9 | 21 | 7 | 53 | Jun 4 | 13 | 11 | 49 | Oct 5 | 12 | 19 | 41 |
| 11 | 23 | 4 | 56. | 11 | 20 | 7 | 53 | 11 | 18 | 30 | 30 |
| 15 | 27. | VI 57 | V 3 | 15 | 24 | 6 | 54 | 15 | 22 | 37 | 23 |
| 20 | ♓ 2 | 49 | 11 | 20 | 29 | 4 | 56 | 20 | 27 | 45. | 15 |
| 25 | 7 | 40 | 20 | 25 | ♋ 9 | 4 | 56 | 25 | ♏ 2 | 54 | 6 |
| Martii 2 | 12 | 32 | 28 | 30 | 8 | 6 | 54 | 30 | 7 | VII 2 | IV 58 |
| 7 | 17 | 23 | 37. | Jul 0 | 13 | 8 | 52 | Nov 4 | 12 | 10 | 50 |
| 11 | 21 | 16 | 44 | 11 | 19 | 12 | 49 | 11 | 19 | 21 | 39 |
| 15 | 25 | 9 | 51. | 15 | 23 | 15 | 45 | 15 | 23 | 28 | 32 |
| 20 | ♈ 0 | 0 | VI 0 | 20 | 27 | 20 | 40 | 20 | 28 | 34 | 26 |
| 25 | 5 | V 52 | 8 | 25 | ♌ 2 | 25 | 35. | 25 | ♐ 3 | 40 | 20 |
| 30 | 10 | 44 | 16 | 30 | 7 | 31. | 29 | 30 | 8 | 45 | 15 |
| Apr 4 | 15 | 31 | 24 | Aug 4 | 12 | 35 | 22 | Dec 5 | 13 | 49 | 11 |
| 11 | 21 | 23 | 37 | 11 | 18 | 48 | 12 | 11 | 19 | 53 | 7 |
| 15 | 26 | 16 | 44 | 15 | 22 | 55 | 5. | 15 | 23 | 54 | 6 |
| 20 | ♉ 0 | 8 | 52 | 20 | 27 | V I | VI 39 | 20 | 29 | 56 | 4 |
| 25 | 5 | 0 | VII 0 | 25 | ♍ 2 | 10 | 50 | 25 | ♑ 4 | 56 | 4 |
| 30 | 10 | IV 52 | 8 | 30 | 7 | 18 | 42 | 30 | 9 | 54 | 6 |
| Mai 5 | 15 | 45 | 15 | Sept 4 | 11 | 26 | 34 | Jan 4 | 14 | 51 | 9 |

Lunae cursus per 12 Signa. Cognita aetate Lunae

| Aetas | Jan. | Febr. | Martij | April | Maij | Junij | Julij | Aug. | Sept. | Oct. | Nou. | Dec. | Lucens | Gradus | Aspectus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | | | | | | 0 | 42 | | |
| 2 | ♒ | ♓ | ♈ | ♉ | ♊ | ♋ | ♌ | ♍ | ♎ | ♏ | ♐ | ♑ | 1 | 24 | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | 2 | 36 | ✱ | |
| 4 | ♓ | ♈ | ♉ | ♊ | ♋ | ♌ | ♍ | ♎ | ♏ | ♐ | ♑ | ♒ | 3 | 18 | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | 4 | 30 | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | 4 | 12 | | |
| 7 | ♈ | ♉ | ♊ | ♋ | ♌ | ♍ | ♎ | ♏ | ♐ | ♑ | ♒ | ♓ | 5 | 24 | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | 6 | 36 | □ | ☽ |
| 9 | ♉ | ♊ | ♋ | ♌ | ♍ | ♎ | ♏ | ♐ | ♑ | ♒ | ♓ | ♈ | 7 | 18 | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | 8 | 30 | △ | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | 8 | 12 | | |
| 12 | ♊ | ♋ | ♌ | ♍ | ♎ | ♏ | ♐ | ♑ | ♒ | ♓ | ♈ | ♉ | 9 | 24 | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | 1 | 36 | | |
| 14 | ♋ | ♌ | ♍ | ♎ | ♏ | ♐ | ♑ | ♒ | ♓ | ♈ | ♉ | ♊ | 11 | 18 | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | 12 | 30 | ☍ | ☉ |
| 16 | | | | | | | | | | | | | 11 | 12 | | |
| 17 | ♌ | ♍ | ♎ | ♏ | ♐ | ♑ | ♒ | ♓ | ♈ | ♉ | ♊ | ♋ | 10 | 24 | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | 9 | 36 | | |
| 19 | ♍ | ♎ | ♏ | ♐ | ♑ | ♒ | ♓ | ♈ | ♉ | ♊ | ♋ | ♌ | 8 | 18 | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | 8 | 30 | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | 7 | 12 | | |
| 22 | ♎ | ♏ | ♐ | ♑ | ♒ | ♓ | ♈ | ♉ | ♊ | ♋ | ♌ | ♍ | 6 | 24 | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | 5 | 36 | □ | ☾ |
| 24 | ♏ | ♐ | ♑ | ♒ | ♓ | ♈ | ♉ | ♊ | ♋ | ♌ | ♍ | ♎ | 4 | 18 | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | 4 | 30 | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | 3 | 12 | | |
| 27 | ♐ | ♑ | ♒ | ♓ | ♈ | ♉ | ♊ | ♋ | ♌ | ♍ | ♎ | ♏ | 2 | 24 | ✱ | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | 1 | 36 | | |
| 29 | ♑ | ♒ | ♓ | ♈ | ♉ | ♊ | ♋ | ♌ | ♍ | ♎ | ♏ | ♐ | 0 | 18 | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | ☌ | ● |

# Tabula Indictionum et Paschatum.

| | 1 | 29 | 57 | 85 | 113 | 141 | 169 | 197 | 225 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | M27 | A17 | A10 | A3 | A24 | A10 | A3 | A24 | A10 |
| A | A16 | A9 | M26* | A16 | A9 | A2 | A23 | A9 | A2 |
| G | A8 | M25 | A1. | A8 | A1. | A22 | A8 | A1. | A22 |
| F·E | M23 | A13 | A6 | M30* | A20 | A6 | M30 | A20 | A6 |
| D | A12 | A5. | M29 | A19 | A5 | M29 | A19 | A5 | M29 |
| C | A4 | M28 | A11 | A4 | M28* | A18 | A4 | M28 | A18 |
| B | A24 | A10 | A3 | M27 | A17 | A3 | M27 | A17 | A3. |
| A·G | A8 | A1. | A2. | A15 | A1. | M25* | A15 | A8 | M25 |
| F | M31 | A21 | A14 | M31 | A21 | A19 | M31 | M24 | A14 |
| ·E | A20 | A6. | M30 | A20 | A13 | M30 | A20* | A13 | A6. |
| D | A5 | M29 | A19 | A12 | M29 | A19 | A12 | A5 | A19 |
| CB | M27 | A17. | A10 | M27 | A17 | A10 | A3 | A24* | A10 |
| A | A16* | A9 | M26 | A16 | A9 | M26 | A19 | A9 | A2 |
| G | A8 | M25 | A15 | A8 | M25 | A5 | A8 | A1. | A22* |
| F | M24 | A14* | A7 | M24 | A14 | A7 | M31 | A14 | A7 |
| ED | A12 | A5 | M22 | A12 | A5 | M29 | A16 | A5 | M29 |
| C | A4. | A25 | A11* | A4 | M28 | A11 | A4 | M28 | A18 |
| B | A24 | A10 | A3 | A24 | A10 | A3 | M27 | A17 | A3. |
| A | A9. | A2 | A23 | A9* | A2 | A23 | A16 | A2 | M26 |
| GF | M31 | A21 | A7 | M31 | A21 | A14 | M31 | A21 | A14 |
| E | A20 | A6 | M30 | A20 | A6* | M30 | A20 | A13 | M30 |
| D | A5. | M29 | A19 | A5 | M29 | A19 | A12 | M29 | A19 |
| C | M28 | A18 | A4 | M28 | A18 | A11* | M28 | A18 | A11 |
| BA | A16 | A2 | M26 | A16 | A9 | M26 | A16 | A9 | M26 |
| G | A1. | M25 | A15 | A8 | M25 | A15 | A8* | M25 | A15 |
| F | A21 | A14 | M31 | M24 | A14 | A7 | M24 | A14 | A7 |
| E | A13 | M30 | A20 | A13 | A6 | M23 | A13 | A6* | M23 |
| DC | M28* | A18 | A11 | A4 | A25 | A11 | A4 | M28 | A11 |

# Tabula Indictionum et Paschatum

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 253* A2 | 281 M27 | 309 A17. | 337 A3 | 365 M27 | 393 A17 | 421 A3 | 449 A27 | 477 A17 |
| A | A23 | A16 | A2 | M6 | A16 | A2 | M26 | A16 | A9* |
| G | A8 | A1.* | A22 | A15 | A10 | M25 | A15 | A8 | M25 |
| F.E. | M30 | A20 | A13 | M30 | A2 | A13 | A6 | M23 | A13 |
| D | A19 | A12 | M29* | A19 | A12 | A5 | A19 | A12 | A5 |
| C | A11 | M28 | A18 | A11 | M28 | A18 | A11 | A14 | A25. |
| B | M27 | A17 | A10 | M27* | A17 | A10 | A3 | A24 | A10 |
| AG | A15 | A8. | M25 | A15 | A8 | A1 | A22 | A8 | A1 |
| F | A7 | M24 | A14 | A7 | M31* | A14 | A7 | M31 | A21 |
| E | M23 | A13 | A6 | A23 | A13 | A6 | M30 | A20 | A6 |
| D | A12 | A5 | M22 | A12 | A5 | M29* | A19 | A5 | M29 |
| CB. | A3 | A24 | A10 | A3 | M27 | A17 | A3 | A27 | A17 |
| A | A23 | A9 | A2 | A23 | A16 | A2 | M26* | A16 | A2 |
| G | A8 | A1. | A22 | A8 | A1. | A22 | A15 | A1 | M25 |
| F | M31 | A21 | A7 | M31 | A21 | A14 | A31 | A21* | A14 |
| ED. | A19* | A5 | M29 | A19 | A12 | M29 | A19 | A12 | A5. |
| C | A4 | M28 | A18 | A11 | M28 | A18 | A11 | M28 | A18* |
| B | M27 | A17* | A3 | A27 | A17 | A10 | M27 | A17 | A10 |
| A | A16 | A2 | M26 | A16 | A19 | M26 | A16 | A9 | M26 |
| GF. | M31 | M24 | A14* | A7 | M24 | A14 | A1. | M31. | A14 |
| E | A20 | A13 | A6 | M23 | A13 | A6 | M23 | A13 | A6 |
| D | A12 | A5. | A19 | A12* | A5 | M22 | A12 | A5 | M29 |
| C | M28 | A18 | A11 | A4 | A25 | A11 | A4 | M28 | A11 |
| BA | A16 | A9 | A2 | A23 | A9* | A2 | A23 | A16 | A2 |
| G | A8 | A1. | A22 | A8 | A1. | A22 | A8 | A1. | A22 |
| F | A31 | A14 | A7 | M31 | A21 | A7* | M31 | A21 | A14 |
| E | A13 | A6 | M30 | A20 | A6 | M30 | A20 | A6 | M30 |
| DC | A4 | M28 | A18 | A4 | M28 | A18 | A11* | M28 | A18 |

A.5.

## Tabula Indictionum et Paschatum

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 505 A10 | 533 M27 | 561. A7 | 589 A20 | 617. A3 | 645 A24 | 673* A10 | 701 A3 | 729 A24 |
| A | M26 | A16 | A9 | M26 | A10 | A9 | A3 | A23 | A9 |
| G | A15 | A8 | M25 | A15 | A8 | A8 | A22 | A8* | A1 |
| F E | A6* | M23 | A13 | A6 | M30 | A20 | A6 | M30 | A20 |
| D | M22 | A12 | A5 | M29 | A19 | A5 | M29 | A19 | A5* |
| C | A11 | A4.* | M28 | A11 | A4. | M28 | A18 | A4 | M28 |
| B | A3 | A24 | A10 | A3 | M27 | A17 | A3 | M27 | A17 |
| A G | A22 | A8 | A1* | A22 | A15 | A1 | M25 | A15 | A8 |
| F | A7 | M31 | A21 | A14 | M31 | A21 | A14 | M31 | M24 |
| E | M30 | A20 | A6 | M30* | A20 | A13 | M30 | A20 | A13 |
| D | A19 | A5 | M29 | A19 | A12 | M29 | A19 | A12 | A5 |
| C B | A3 | M27 | A17 | A10 | M27* | A17 | A10 | A3 | A24 |
| A | M26 | A16 | A10 | M26 | A16 | A9 | M26 | A19 | A9 |
| G | A15 | A8. | M25 | A15 | A8 | M25* | A15 | A8 | A1. |
| F | M31 | M24 | A14 | A7 | M24 | A14 | A7 | M31 | A14 |
| E D | A19 | A12 | A5 | M22 | A12 | A5 | M29* | A16 | A5 |
| C | A11 | A4 | A25 | A11 | A4 | M28 | A11 | A4 | M28 |
| B | A3 | A24 | A10 | A3 | A24 | A10 | A3 | M27* | A17 |
| A | A16* | A9 | A2 | A23 | A9 | A2 | A23 | A16 | A2 |
| G F | A7 | M31 | A21 | A7 | M31 | A21 | A14 | M31 | A21* |
| E | M30 | A20* | A6 | M30 | A20 | A6 | M31 | A20 | A13 |
| D | A19 | A5 | M20 | A19 | A5 | M29 | A19 | A12 | M29 |
| C | A4 | M28 | A28* | A4 | M28 | A18 | A11 | M28 | A18 |
| B A | M26 | A16 | A2 | M26 | A16 | A9 | M26 | A16 | A9 |
| G | A15 | A1 | M25 | A15* | A8 | M25 | A15 | A8 | M25 |
| F | M31 | A21 | A14 | M31 | M24 | A14 | A7 | M24 | A14 |
| E | A20 | A13 | M30 | A20 | A13* | A6 | M23 | A13 | A6 |
| D C | A11 | M28 | A18 | A11 | A4 | A25 | A11 | A4 | M28 |

## Tabula Indictionum et Paschatum

| | 757 | 785 | 813 | 841 | 869 | 897 | 925 | 953 | 981 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | A10 | A2 | M27 | A17 | A3 | M27 | A17* | A3 | M27 |
| A | A2. | A23 | A16 | A2 | M26 | A16 | A2 | M26 | A16 |
| G | A22 | A8 | A1. | A22 | A15 | A10 | M25 | A15 | A8 |
| FE | A6 | M30 | A20 | A13 | M30 | A2 | A13* | A6 | M23 |
| D | M29 | A19 | A12 | M29 | A19 | A12 | A5 | A19 | A12 |
| C | A18 | A11 | M28 | A18 | A11 | M28 | A18 | A11* | A4 |
| B | A3* | M27 | A17 | A10 | M27 | A17 | A10 | A3 | A24 |
| AG | M25 | A15 | A8 | M25 | A15 | A8 | A1. | A22 | A8* |
| F | A14 | A7* | M24 | A14 | A7 | M31 | A14 | A7 | M31 |
| E | A6 | M23 | A13 | A6 | M23 | A13 | A6 | M30 | A28 |
| D | A19 | A12 | A5.* | M22 | A12 | A5 | M29 | A19 | A5 |
| CB | A10 | A3 | A24 | A10 | A3 | M27 | A17 | A3 | M27 |
| A | A2 | M23 | A9 | A2* | M23 | A16 | A2 | M26 | A16 |
| G | A22 | A8 | A1 | A22 | A8 | A1 | A22 | A15 | A1 |
| F | A7 | M31 | A12 | A7 | M31* | A21 | A14 | M31 | A21 |
| ED | M29 | A19 | A5 | M29 | A19 | A12 | M29 | A19 | A12 |
| C | A18 | A4 | M28 | A18 | A11 | M28* | A18 | A11 | M28 |
| B | A3 | M27 | A17 | A3 | M27 | A17 | A10 | M27 | A17 |
| A | M25 | A16 | A2 | M26 | A16 | A9 | M26* | A16 | A9 |
| GF | A14 | M31 | M24 | A14 | A7 | M24 | A14 | A7 | M31 |
| E | M30 | A20 | A13 | A6 | M23 | A13 | A6 | M23* | A13 |
| D | A19* | A12 | A5 | A19 | A12 | A5 | M22 | A12 | A5 |
| C | A11 | M28 | A18 | A11 | A4 | A25 | A11 | A4 | M28* |
| BA | M26 | A16* | A9 | A2 | M23 | A9 | A2 | M23 | A16 |
| G | A15 | A8 | A1 | A22 | A8 | A1. | A22 | A8 | A1 |
| F | A7 | M31 | A14* | A7 | M31 | A21 | A7 | M31 | A21 |
| E | M25 | A13 | A6 | M30 | A29 | A6 | M30 | A20 | A6 |
| DC | A11 | A4 | M28 | A18* | A4. | M28 | A18 | A11 | M28 |

# Tabula Indictionum et Paschatum

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 1009 A17 | 1037 A10 | 1065 M27 | 1093 A17 | 1121 A10 | 1149 A3 | 1177 A24 | 1205 A10 | 1233 A3 |
| A | A9 | M26 | A16 | A9 | M26 | A16 | A9 | A2 | A23 |
| G | M25 | A15 | A8 | M25 | A15* | A8 | A1 | A22 | A8 |
| F·E | A13 | A6 | M23 | A13 | A6 | M30 | A20 | A6 | M30 |
| D | A5 | M22 | A12 | A5 | M29 | A19* | A5 | M29 | A19 |
| C | A25 | A11 | A4 | M28 | A11 | A4 | M28 | A18 | A4 |
| B | A10 | A3 | A24 | A10 | A3 | M27 | A17* | A3 | M27 |
| A·G | A1 | A22 | A8 | A1 | A22 | A15 | A1 | M25 | A15 |
| F | A21 | A7 | M31 | A21 | A14 | M31 | A21 | A14* | M31 |
| E | A6* | M30 | A20 | A6 | M30 | A20 | A13 | M30 | A20 |
| D | M29 | A19 | A5 | M29 | A19 | A12 | M29 | A19 | A12* |
| CB | A17 | A3* | M27 | A17 | A10 | M27 | A17 | A10 | A3 |
| A | A2 | M26 | A16 | A9 | M26 | A16 | A9 | M26 | A19 |
| G | A25 | A15 | A8* | M25 | A15 | A8 | M25 | A15 | A8 |
| F | A14 | M31 | M24 | A14 | A7 | M24 | A14 | A7 | M31 |
| ED | A5 | A19 | A12 | A5* | M22 | A12 | A5 | M26 | A16 |
| C | A8 | A11 | A4 | A21 | A11 | A4 | M28 | A11 | A4 |
| B | A10 | A3 | A24 | A10 | A3* | A24 | A10 | A3 | M27 |
| A | M26 | A16 | A9 | A2 | A23 | A9 | A12 | A23 | A16 |
| GF | A14 | A17 | M31 | A21 | A7 | M31* | A21 | A14 | M31 |
| E | A6 | M30 | A20 | A6 | M30 | A20 | A6 | M30 | A20 |
| D | M29 | A19 | A5 | M29 | A19 | A5 | M29* | A19 | A12 |
| C | A11 | A4 | M28 | A18 | A4 | M28 | A18 | A11 | M28 |
| BA | A2 | M26 | A16 | A2 | M26 | A16 | A9 | M26* | A16 |
| G | A22* | A15 | A1 | M25 | A15 | A8 | M25 | A15 | A18 |
| F | A14 | M31 | A21 | A14 | M31 | M24 | A14 | A7 | M24* |
| E | M30 | A20* | A13 | M30 | A20 | A13 | A6 | M23 | A13 |
| DC | A18 | A11 | M28 | A18 | A11 | A4 | A25 | A11 | A4 |

| Tabula Indictionum et Paschatum | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 1261 A24 | 1289 A16 | 1317 A3 | 1345 M27 | 1373 A17 | 1401 A3 | 1429 M27 | 1457 A17 | 1485 A3 |
| A | A9 | A2 | A23* | A16 | A2 | M26 | A16 | A2 | M26 |
| G | A1 | A22 | A8 | A1 | A22 | A15 | A10 | M25 | A15 |
| F·E | A29 | A6 | M30 | A20* | A13 | M30 | A2 | A13 | A6 |
| D | A5 | M29 | A19 | A12 | M29 | A19 | A12 | A5 | A19 |
| C | M28 | A18 | A11 | M28 | A18* | A11 | M28 | A18 | A11 |
| B | A17 | A3 | M27 | A17 | A10 | M27 | A17 | A10 | A3 |
| AG | A8 | M26 | A15 | A8 | M25 | A15* | A8 | A1 | A22 |
| F | M24 | A14 | A7 | M24 | A14 | A7 | M31 | A14 | A7 |
| E | A13 | A16 | M23 | A13 | A6 | M23 | A13* | A6 | M30 |
| D | A15 | A19 | A12 | A5 | M22 | A13 | A5 | M29 | A19 |
| CB | A24 | A10 | A3 | A24 | A10 | A3 | M27 | A17* | A3 |
| A | A9* | A2 | A23 | A9 | A2 | A23 | A16 | A2 | M26 |
| G | A1 | A22 | A8 | A1 | A22 | A8 | A1 | A22 | A15* |
| F | A14 | A7* | M31 | A21 | A7 | M31 | A21 | A14 | M31 |
| ED | A5 | M29 | A19 | A5 | M29 | A19 | A12 | M29 | A19 |
| C | M28 | A18 | A4* | M28 | A18 | A11 | M28 | A18 | A11 |
| B | A17 | A3 | M27 | A17 | A3 | M27 | A17 | A10 | M27 |
| A | A2 | M26 | A16 | A2* | M26 | A16 | A9 | M26 | A16 |
| GF | A21 | A14 | M31 | M24 | A14 | A7 | M24 | A14 | A7 |
| E | A13 | M30 | A20 | A13 | A6* | M23 | A13 | A6 | M23 |
| D | M29 | A19 | A12 | A5 | A19 | A12 | A5 | M28 | A12 |
| C | A18 | A11 | M28 | A18 | A11 | A14* | A25 | A11 | A4 |
| BA | A9 | M26 | A16 | A9 | A2 | A23 | A9 | A2 | A23 |
| G | M25 | A15 | A8 | A1 | A22 | A8 | A1* | A22 | A8 |
| F | A14 | A.7 | M31 | A14 | A7 | M31 | A21 | A7 | M31 |
| E | A6 | M23 | A13 | A6 | M30 | A20 | A6 | M30 | A20 |
| DC | M28 | A11 | A4 | M28 | A18 | A4 | M28 | A18 | A11 |

Tabula Indictionum et Paschatum.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. | 1513 M27 | 1541 A17 | 1569 A10 | C | 1582 | 1610 A10 | 1638 A4. | 1666 A25 | 1694 A11 |
| A | A6 | A9 | M26 | B | A.10 | A3 | A24 | A10 | A3 |
| G | A15 | M25* | A15 | AG | A.1. | A22 | A8 | A1. | A22 |
| FE | M23 | A13 | A6 | F | A21 | A7 | M31 | A21 | A.7. |
| D. | A12 | A5 | M22* | E | A.6. | M30 | A20 | A6 | M30 |
| C | A4 | A25 | A11 | D | M29 | A19 | A5 | M29 | A19. |
| B | A24 | A10 | A3 | CB | A17* | A3 | M27 | A17 | |
| AG | A8 | A.1. | A22 | A | A2 | M26 | A16 | A2 | |
| F | M31 | A21 | A7 | G | A22 | A15* | A1 | M25 | |
| E | A20 | A.6 | M30 | F | A14 | M31 | A21 | A14 | |
| D | A5 | M29 | A19 | ED | M29 | A19 | A12* | A5 | |
| CB | M27 | A17 | A3 | C | A18 | A11 | A4 | A18 | |
| A | A16 | A2 | M26 | B | A10 | M27 | A17 | A10* | |
| G | A1 | M25 | A15 | A | M26 | A16 | A9 | A2 | |
| F | A21 | A14 | | GF | A14 | A7 | M31 | A21 | |
| ED | A12* | A5 | | E | A.6. | M30 | A13 | A6. | |
| C | M28 | A18 | | D | M22 | A10 | A5 | M29 | |
| B | A17 | A10* | | C | A11 | A4 | M28 | A18 | |
| A | A9 | M26 | | BA | A2 | A23 | A16 | A2 | |
| GF | M31 | A14 | | G | A22 | A15 | A.1. | A22 | |
| E | A13 | A.6. | | F | A7 | M31 | A21 | A14 | |
| D | A5 | M29 | | E | M30* | A20 | A13 | M30 | |
| C | M28 | A11 | | DC | A18 | A11 | M28 | A18 | |
| BA | A16 | A2 | | B | A10 | M27* | A17 | A12 | |
| G | A1 | A22 | | A | M26 | A16 | A9 | M26 | |
| F | A21 | A14 | | G | A15 | A8 | M25* | A15 | |
| E | A6 | M30 | | FE | A6 | M23 | A13 | A6 | |
| D.C | M28 | A8 | | D | A19 | A12 | A5 | M22* | |

## Synopsis Veteris Testamenti pro quæstionibus 120. soluendis.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A. Mundi | 1 | Ab Adam. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Diluuium. | 1657 | à Diluvio. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Abraham | 2039 | 383 | ab Abrahamo. | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Moses. | 2464 | 707 | 425 | à Moyse. | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Exodus. | 2544 | 897 | 505 | 80 | ab Exodo. | | | | | | | | | | | |
| 5 | Iudices. | 2601 | 944 | 562 | 137 | 57 | à Iudicibus. | | | | | | | | | | |
| 6 | Dauid. | 2980 | 1323 | 941 | 516 | 436 | 379 | à Dauid. | | | | | | | | | |
| 7 | Templ. Sal. | 3023 | 1366 | 984 | 559 | 479 | 422 | 43 | à Templo Salomonis. | | | | | | | | |
| 8 | Vrbs Cond. | 3302 | 1645 | 1263 | 858 | 759 | 701 | 322 | 279 | ab Vrbe Condita. | | | | | | | |
| 9 | Capt. Bab. | 3447 | 1790 | 1408 | 983 | 903 | 846 | 467 | 424 | 145 | à Captiuitate Babylonis. | | | | | | |
| 10 | Solut. Cyri | 3517 | 1860 | 1478 | 1053 | 973 | 916 | 537 | 494 | 215 | 70. | à Solutione et Cyro. | | | | | |
| 11 | Init. 70. heb. | 3609 | 1952 | 1570 | 1145 | 1065 | 1008 | 629 | 586 | 307 | 162 | 92 | ab initio 70. hebdomad. | | | | |
| 12 | Regn. Græc. | 3743 | 2086 | 1704 | 1279 | 1199 | 1142 | 763 | 720 | 441 | 296 | 226 | 134 | à Regno Græcorum. | | | |
| 13 | Machab. | 3889 | 2232 | 1850 | 1425 | 1345 | 1288 | 909 | 866 | 587 | 442 | 372 | 280 | 146 | à Machabeis. | | |
| 14 | Templ. exp. | 3991 | 2334 | 1952 | 1527 | 1447 | 1390 | 1011 | 968 | 689 | 544 | 474 | 382 | 248 | 102 | ab expugn. Temp. | |
| 15 | Christus | 4052 | 2395 | 2013 | 1588 | 1508 | 1451 | 1072 | 1029 | 750 | 605 | 535 | 443 | 309 | 163 | 61 | Nat. |

## Synopsis noui Testamenti et posteriorum Sæculorum pro qq. 120.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anno Christi | 1 | à Christo. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Sedes Petri | 45 | à Sede S. Petri Rom. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Ierosol. Capt. | 72 | 27 | ab Ierusalem capta. | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Indictio. | 312 | 267 | 240 | ab Indictione. | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Noua Roma | 330 | 285 | 258 | 18 | à condita noua Roma. | | | | | | | | | | | |
| 5 | Diuis. Imp. | 337 | 292 | 265 | 25 | 7 | à diuisione Imperij. | | | | | | | | | | |
| 6 | Reges Ital. | 476 | 431 | 404 | 164 | 146 | 139 | à Regibus Italiæ. | | | | | | | | | |
| 7 | S. Bñi fuga | 494 | 449 | 422 | 182 | 164 | 157 | 18 | à S. P. Benedicto Sublaci | | | | | | | | |
| 8 | Litan. Mai. | 590 | 545 | 518 | 278 | 260 | 253 | 114 | 96 | à Litanijs Maioribus. | | | | | | | |
| 9 | Carol. Mag. | 801 | 756 | 729 | 489 | 471 | 464 | 325 | 307 | 211 | à Carolo Magno | | | | | | |
| 10 | Rudolphi. | 1274 | 1229 | 1202 | 962 | 944 | 937 | 798 | 780 | 684 | 473 | à Rudolpho I. Imp. | | | | | |
| 11 | Regnū Turc. | 1453 | 1408 | 1381 | 1141 | 1123 | 1116 | 077 | 959 | 863 | 652 | 179 | à Capta Constantinop. | | | | |
| 12 | Concil. Trid. | 1545 | 1500 | 1473 | 1233 | 1215 | 1208 | 1069 | 1051 | 955 | 744 | 271 | 92 | à Concilio Trident. | | | |
| 13 | Vict. Naup. | 1571 | 1526 | 1499 | 1259 | 1241 | 1234 | 1095 | 1077 | 981 | 770 | 297 | 118 | 26 | à Victoria Naupc | | |
| 14 | Calend. nou. | 1582 | 1537 | 1510 | 1270 | 1252 | 1245 | 1106 | 1088 | 992 | 781 | 308 | 129 | 37 | 11 | à Cal. nouo | |
| 15 | Iubilæum. | 1625 | 1580 | 1553 | 1313 | 1295 | 1288 | 1149 | 1131 | 1035 | 824 | 351 | 172 | 80 | 54 | 43 | à Iubil. |

# CALENDARIUM ROMANÆ ECCLESIÆ COMMUNE

*GRÆCO OPPOSITUM.*

Illustrium Martyrologij Romani & Menologij Germaniæ Galliæque

**SANCTORUM**

*Festis & memoriis illustratum*

Cui

*SYRIACUM*

Pro majore Utriusq; Ecclesiæ Occidentalis Orientalisq́;

*In colendâ Sanctorum memoria discrepantiæ cognitione adjungitur.*

A

| | | |
|---|---|---|
| A | 1 | Circumciſio Domini. Odilo Abbas. |
| b | 2 | Oct. S.Steph.dupl. Abel.Adelhardus Abb. |
| c | 3 | Oct. S.Ioan. dupl. Genovefa Virgo. |
| d | 4 | Oct.SS. Innoc. dupl. Titi diſc. S. Paul. Rigoberti Ep. |
| e | 5 | Vigilia. Teleſphori Papæ Mart. Æmilianæ V. |
| f | 6 | Epiphania Domini. Mauronti Abbat. |
| g | 7 | Canuti Regis Mart. Nicetæ Ep. Reinaldi Mart. |
| A | 8 | Severini Abbatis. Gudilæ Virg. |
| b | 9 | Berthualdi Archiepiſc. Adriani Abb. |
| c | 10 | Agathonis Papæ Guilielmi Archiepiſc. |
| d | 11 | Higinii Papæ & Mart. Salvii Epiſc. |
| e | 12 | Benedicti Abb. Angli. 42. Monach. Mart. |
| f | 13 | Octava Epiph. 40. Mart. Servidei Mart. |
| g | 14 | Hilarii Ep. ſemidupl. Felicis Mart. Malachiæ. |
| A | 15 | Pauli primi Erem. Mauri Abb. Boniti Epiſc. |
| b | 16 | Marcelli Papæ Mart. ſemidupl. Furſei Abb. |
| c | 17 | Antonii Abb dupl. Sulpitii Pii Archiepiſc. |
| d | 18 | Cathedra S. Petri dupl. Deicolæ Abbatis. |
| e | 19 | Marii & Soc. Mart. Wolſtani Epiſc. |
| f | 20 | Fabiani & Sebaſt. dupl. Mauri Epiſc. |
| g | 21 | Agnetis Virg. Mart. dupl. Meinradi Mart. |
| A | 22 | Vincentii & Anaſtaſii Mart. Dominici Abb. |
| b | 23 | Emerentianæ V. Mart. Ildephonſi Archiep. |
| c | 24 | Timothei Epiſc. Mart Sem. Surani Abb. |
| d | 25 | Converſio S.Pauli dupl. Popponis Abb. |
| e | 26 | Polycarpi Epiſc. Mart. Semid. Paulæ. Bathild. Rex. |
| f | 27 | Ioan. Chryſ Epiſc. dupl. Mauri Abb. Bobac. |
| g | 28 | Agnetis ſecundo. Cyrilli Epiſc. Ioan. Presb. |
| A | 29 | Sulpitii Severi Archiep. Gelaſii II. Papæ. |
| b | 30 | Felicis III. Papæ. Aldegundis Virg. |
| c | 31 | Cyri & Ioan. Mart. Vdalrici Epiſc. |

Circum-

| | | |
|---|---|---|
| A | 1 | Circumcisio. Basilius. |
| b | 2 | Sylvester Papa Romanus. |
| c | 3 | Malachias & Gordius Martyres. |
| d | 4 | Septuaginta discipuli & Theretistus. |
| e | 5 | Theopemptus & Theonas M. & Syncletica. |
| f | 6 | Theophania, divinusq; Salvatoris Baptismus |
| g | 7 | Ioannes Baptista. |
| A | 8 | Domneca. Georgius Chozebites. Æmilianus (Confessor. |
| b | 9 | Polieuchus Martyr. |
| c | 10 | Gregorius Nissenus. Domitian9 Ep. Martian9 (Presb. |
| d | 11 | Theodosius Cœnobiarcha. |
| e | 12 | Tatiana Martyr. |
| f | 13 | Hermilus & Stratonicus Martyres. |
| g | 14 | SS Abbates Montis Sinai & Raithi. |
| A | 15 | Paulus Thebæus & Ioannes Calybites. |
| b | 16 | Catena Petri Apostoli. |
| c | 17 | Antonius Magnus. |
| d | 18 | Athanasius & Cyrillus Alexandr. Episcopi. |
| e | 19 | Macarius Ægyptius. |
| f | 20 | Magnus Euthymius. |
| g | 21 | Maximus Confessor. Eugenius & Socii Mart. |
| A | 22 | S. Timotheus Apost. Anastasius Persa Mart. |
| b | 23 | Clemens Ancyranus & Agathangelus Martyr. |
| c | 24 | Sancta Xena. |
| d | 25 | Gregorius Theologus Archiep. Constantin. |
| e | 26 | Xenophon cum conjuge & liberis. |
| f | 27 | Translatio S. Ioannis Chrysostomi. |
| g | 28 | Ephraim Syrus. |
| A | 29 | Translatio S. Ignatii. Theophori Mart. |
| b | 30 | Hyppolitus Mart. Basilius Magn. Greg. Theolog. & Ioan. Chrysostomus. |
| c | 31 | Cyrus & Ioannes Medici mirifici. |

| | | |
|---|---|---|
| d | 1 | Ignatii Episc. Mart. Sem. Ephrem. Diacon. |
| e | 2 | Purificatio B.M.V. Laurentii Archiep. Cant. |
| f | 3 | Blasii Episcop. Mart. Ansgarii Archiepisc. |
| g | 4 | Remberti Archiep. Gilberti Abb. |
| A | 5 | Agathæ Virg. Mart. Sem. Adelheidis Abb. |
| b | 6 | Dorotheæ V. Mart. Amandi Episc. |
| c | 7 | Moysis Episc. Richardi Reg. Romualdi Abb. |
| d | 8 | Pauli Episc. Virdunensis. Cointhæ V. Mart. |
| e | 9 | Apolloniæ V. Mart. Altonis Epis. Ansberti Ep. |
| f | 10 | Scholasticæ V. Abb. Wilhelmi Ducis. |
| g | 11 | Desiderii Episc. Lugdun. Severini Abb. |
| A | 12 | Eulaliæ V. Mart. Meletii Episc. Antiocheni. |
| b | 13 | Gregorij II. Papæ. Licinii Epis. Stephani Abb. |
| c | 14 | Valentini Mart. Antonini Abb. Casin. |
| d | 15 | Faustini & Iovitæ Mart. Fausti mon. |
| e | 16 | Onesimi disc. S. Pauli. Iulianæ V. Mart. |
| f | 17 | Silvini Episcopi. Finteni Abbatis. |
| g | 18 | Simeonis Ep. Mart. Helladii Archiep. Tolet. |
| A | 19 | Translatio triũ Regum. Bonifacii Ep. Lausan. |
| b | 20 | Eucherii Episc. Innumerabilium Mart. Tyri. |
| c | 21 | Agathonis Papæ. Paterii Episc. |
| d | 22 | Cathedra Antioch. dupl. Petri Damiani Card. |
| e | 23 | Vigilia. Milburgis V. Reg. Lazari monachi. |
| f | 24 | Matthiæ Apost. dupl. Edilberti Regis. |
| g | 25 | Aldetrudis V. Abb. Felicis IV. Papæ. |
| A | 26 | Alexandri Episc. Victoris Monachi. |
| b | 27 | Leandri Hispalensis Episcopi. |
| c | 28 | Romani Monachi. Translatio S. Augustini. |

In anno Bissextili mensis hic habet dies 29. & S. Matthias 25. celebratur.

| | | |
|---|---|---|
| d | 1 | Tryphon Mart. Profestum Hypapantes. |
| e | 2 | Hypapante D. N. IESV Christi. |
| f | 3 | Simeon qui Christum ulnis excepit. |
| g | 4 | Isidorus Pelusiota. |
| A | 5 | Agatha Virgo & Martyr. |
| b | 6 | Bucolus Smyrnæ Episcopus. |
| c | 7 | Parthenius Lampascenus Episcopus. |
| d | 8 | Theodoretus Mart. Zacharias Propheta. |
| e | 9 | Nicephorus Martyr. |
| f | 10 | Chara Iampas Martyr. |
| g | 11 | Blasius Martyr. |
| A | 12 | Meletius Antiochiæ Archiepiscopus. |
| b | 13 | Martianus Abbas. |
| c | 14 | Auxentius Eremita. |
| d | 15 | Onesimus Apostolus. |
| e | 16 | Pamphilus Martyr. & socii. |
| f | 17 | Theodoretus Tyro. |
| g | 18 | Leo Romanus Papa. |
| A | 19 | Archippus Apostolus. |
| b | 20 | Leo Cathanæ Episcopus. |
| c | 21 | Timotheus Symbolensis. Eustathiꝰ Antioch. |
| d | 22 | Inventio Reliq. S. Eugenii Mart. Troterius. |
| e | 23 | Polycarpus Smyrnensis Episc. Mart. |
| f | 24 | Prima & secunda inventio capitis Ioan. Bapt. |
| g | 25 | Terasius Archiepisc. Constantinop. |
| A | 26 | Porphyrius Gazæ Archiepisc. |
| b | 27 | Vrgeopius Confessor. Gelasius Senior. |
| c | 28 | Basilius Confessor socius S. Procopii Monachi |

| | | |
|---|---|---|
| d | 1 | Suitperti Episc. Albini Episc. Andegavensis. |
| e | 2 | Simplicii Papæ. Geaddæ Episc. |
| f | 3 | Chunegundis Imperatricis. Marini & Asterii. |
| g | 4 | Lucii Papæ Mart. Anselmi Ducis & Abbatis. |
| A | 5 | Phocæ Mart. Basini Archiep. Trever. |
| b | 6 | Fridolini Abb. Iudicaelis Regis Monachi. |
| c | 7 | S. Thom. Aquin. dupl Perpetuæ &c. Equitii Abb. |
| d | 8 | Iuliani Archiep. Tolet. Hunfridi Episc. |
| e | 9 | 40. Martyrum semid. Franciscæ Romanæ. |
| f | 10 | Dioctovæi Abb. Attalæ Abbatis. |
| g | 11 | Elogii Mon. & Mart. Firmini Abbat. |
| A | 12 | Gregorii Magni PP. dupl. Theophanis mon. |
| b | 13 | Euphrasiæ Virg. Consortiæ Virg. |
| c | 14 | Mathildis Imper. & mon. 47. Martyres. |
| d | 15 | Longini Centurionis Zachariæ Papæ. |
| e | 16 | Heriberti Archiep. Colon. Abrahæ Eremitæ. |
| f | 17 | Gertrudis V. Abb. Josephi ab Arimathia. |
| g | 18 | Anselmi Lucensis Epis. Cyrilli Ep. Ierosolym. |
| A | 19 | Josephi Sponsi B. M. V. dupl. Joannis Abb. |
| b | 20 | Joachimi Patris B. M. V. Cuthberti & Walfrani. |
| c | 21 | Benedicti Abb. dupl. Serapionis Eremitæ. |
| d | 22 | Pauli Episc. Narbon. Epaphrodiri Episc. |
| e | 23 | Victoriam & socii Martyres Benedicti mon. |
| f | 24 | Gabrielis Archangeli. Stephani Abbatis. |
| g | 25 | Annunciatio B. M. V. Hermelandi Abb. |
| A | 26 | Ludgeri Episc. Braulii Episc. Cæsar. august. |
| b | 27 | Ruperti Salisburg. Episc. Alexandri Mart. |
| c | 28 | Guntrammi Regis Galliæ, Spei Abb. |
| d | 29 | Eustasii Abb. Luxovii. Cyrilli Mart. |
| e | 30 | Quirini Mart. Joannis Climaci Abb. |
| f | 31 | Amos Prophetæ. Guidonis Abb. Balbinæ Virg. |

| | | |
|---|---|---|
| d | 1 | Eudoxia Virgo & Martyr. |
| e | 2 | Nestor & Theodoretus Mart. Cyrenæ Episc. |
| f | 3 | Eutropius, Cleonicus & Basilius Martyres. |
| g | 4 | Gerasimus Eremita ad Jordanem. |
| A | 5 | Conon Martyr. |
| b | 6 | Quadraginta duo Martyres. |
| c | 7 | Cherson. Ep. Mart. Basilius, Ephraim, Capito. |
| d | 8 | Theophilactus Nicomed. Ep. & Confessor. |
| e | 9 | Quadraginta Paludis Sebastenæ Martyres. |
| f | 10 | Quadratus Martyr & socii. |
| g | 11 | Sophronicus Patriarcha Hierosolymitanus. |
| A | 12 | Theophanes Sigrianæ Episc. Confessor. |
| b | 13 | Translatio Reliq. Niceph. Patriarc. Constant. |
| c | 14 | Sanctus Pater noster BENEDICTUS. |
| d | 15 | Agapius Martyr & socii Olympas. |
| e | 16 | Sabianus & Papas Martyres Rhodii. |
| f | 17 | Alexius vir DEI. |
| g | 18 | Cyrillus Ierosolymorum Episcopus. |
| A | 19 | Chrysanthus & Daria Martyres. |
| b | 20 | Virgines 7. SS. Patres Martyres in mon. Sabæ. |
| c | 21 | Jacobus Episc. Confess. |
| d | 22 | Basilicus Ancyranus Martyr. |
| e | 23 | Nicon Mart. ejusq; discipuli 200. Martyres. |
| f | 24 | Zacharias. Profestum Annunciationis. |
| g | 25 | Annunciatio Vir. DEIparæ Dominæ nostræ. |
| A | 26 | Congressus Gabrielis Angeli. |
| b | 27 | Matrona Thessalonicensis. |
| c | 28 | Stephanus miraculorum effector, Hilarion Jun. |
| d | 29 | Marcus Ep. Cyrillus Diac. & socii Martyres. |
| e | 30 | Joannes Climacis sive Scalæ Auctor. |
| f | 31 | Hypatius Ancyræ Ep. miraculorum effector. |

Hugo-

| | | |
|---|---|---|
| g | 1 | Hugonis Episc. Walerici Abb. |
| A | 2 | Francisci de Paula Sem. Bern. Archiep. Tolet. |
| b | 3 | Nicetæ Abb. Burgundoforæ Abbat. |
| c | 4 | Isidori Episc. Hispal. Ambrosii Mediolanens. |
| d | 5 | Vincentii Ferrerii. Irenes Virg. Mart. |
| e | 6 | Xisti Papæ Mart. Cælestini Papæ Confess. |
| f | 7 | Aribetti mon. Crispin. Hegesippi Script. |
| g | 8 | Dionysii Episc. Corinth. Victerpi Episc. Aug. |
| A | 9 | Procheri ex 7. Diac. Hugonis Arch. Rotom. |
| b | 10 | Ezechielis Prophetæ. Fulberti Episc. Carnot. |
| c | 11 | Leonis Papæ I. Dupl. Isaac Abb. |
| d | 12 | Zenonis Episc. Iulii Papæ. Alferii Abb. |
| e | 13 | Iustini Philos. Mart. Hermenegildi Regis M. |
| f | 14 | Tiburtii Mart. Lamberti Epis. Frontonis Abb. |
| g | 15 | Basilissæ & Anastasiæ. Leonis Papæ V. |
| A | 16 | Fructuosi Episc. Bracar. Paterni Episc. |
| b | 17 | Aniceti Papæ Mart. Stephani Abb. Cisterc. |
| c | 18 | Apollonii Mart. Vrsmari Episc. |
| d | 19 | Leonis IX. Papæ. Elphegi Archiep. Mart. |
| e | 20 | Sulpitii & Serviliani Mart. Marcellini Episc. |
| f | 21 | Anselmi Archiep. Cantuar. Anastasii Sinaitæ. |
| g | 22 | Sotheris & Caji Mart. Sem. Wolphelmi Abb. |
| A | 23 | Georgii Mart. dupl. Adalberti Episc. Mart. |
| b | 24 | Melliti Londin. Episc. Bonæ & Dodæ Virg. |
| c | 25 | Marci Evang. dupl. Ermeni Epis. Laub. |
| d | 26 | Cleti & Marcellini Mart. sem. Richarii mon. |
| e | 27 | Walpurgis Virg. Abb. Anastasii Papæ. |
| f | 28 | Vitalis Mart. Prudentii Episc. Turiasonensis. |
| g | 29 | Petri Mart. Hugonis Abb. Cluniac. |
| A | 30 | Erconwaldi Episc. Sophiæ Virg. Mart. |

| Calend. | | APRILIS. Græcum. |
|---|---|---|
| g | 1 | Maria Ægyptiaca. |
| A | 2 | Titus miraculorum effector. |
| b | 3 | Nicetas Abbas Mediciæ. |
| c | 4 | Ioſeph Hymnorum ſcriptor & Georgius. |
| d | 5 | Theodotus & Agathopas Mart. |
| e | 6 | Eutichius Archiep. Conſtantinop. |
| f | 7 | Georgius Epiſc. Melitinæ. |
| g | 8 | Herodion Agabus Rufus & ſocii Apoſtoli. |
| A | 9 | Eupſychius Martyr. |
| b | 10 | Terentius Pompejus & Socii Mart. |
| c | 11 | Antipas Epiſcopus Mart. |
| d | 12 | Baſilius Epiſc. Pariæ Confeſſor. |
| e | 13 | Artemon Martyr. |
| f | 14 | Martinus Papa Romanus Confeſſor. |
| g | 15 | Ariſtarchus Pudens Trophimus Apoſtoli. |
| A | 16 | Creſcens Chionia Agapa Hircene Martyres. |
| b | 17 | Simeon Perſa Epiſc. & Acati9 Melitinæ Epiſc. |
| c | 18 | Saba Gotthus. Ioannes S. Gregorii diſc. Dec. |
| d | 19 | Ioannes Palæolaurites. |
| e | 20 | Theodorus Trichinenſis. |
| f | 21 | Ianuarii & Soc. Mart. Theodorus Mart. |
| g | 22 | Theodorus Syceotes. |
| A | 23 | Georgius Martyr miraculorum effector. |
| b | 24 | Saba Martyr. S. Eliſabeth. miracul. effectrix. |
| c | 25 | S. Marcus Evang. & Apoſt. |
| d | 26 | Baſilius Martyr. Amaliæ Epiſc. |
| e | 27 | Simeon Domini Frater ſeu conſaguineus. |
| f | 28 | Iaſon & Soſipater Apoſtoli. Dadas Maximus & Quintilianus Martyres. |
| g | 29 | Novem Martyres Cyriceni & Memmon. |
| A | 30 | Iacobus Ioannis Theologi frater filius Zebedei. |

| | | |
|---|---|---|
| b | 1 | Philippi & Iac. Apost. Sigism. Regis Mart. |
| c | 2 | Athanasij Episc. dupl. Anton. Episc. Florent. |
| e | 3 | Inventio S. Crucis dupl. Alexandri Papæ M. |
| d | 4 | Monicæ Viduæ, Antoniæ Virg. Mart. |
| | 5 | Sacerdotis Episc. Sagunt. Crescentianæ Mart |
| g | 6 | Ioan ante Portam Latinam Ioannis Damasc. |
| A | 7 | Benedicti II. Papæ Stanislai Episc. Mart. |
| b | 8 | Apparitio S. Michaelis dupl. Wironis Episc. |
| c | 9 | Gregorij Theologi dupl. Iusti Archi E. Tolet. |
| d | 10 | Gordiani & Epimachi M. B. Hamularii & c. |
| e | 11 | Majoli Abbatis. Anthimi Mart. |
| f | 12 | Nerei & Achillei Mart. Dominici Calciat. |
| g | 13 | Dedicatio S. M. ad Mart. Gangolphi Mart. |
| A | 14 | Bonifacij Mart. Paschalis I. Papæ. |
| b | 15 | Torquati & Soc. Mart. Dympnæ Virg. M. |
| c | 16 | Brandani Abb. Vbaldi Episc. Eugubini. |
| d | 17 | Torpetis Mart. Brunonis Episc. Herbipol. |
| e | 18 | Dioscori Mart. Erici Regis Suec. Mart. |
| f | 19 | Pudētianæ V. Cælestini V. Dunstani Arc. Ep. |
| g | 20 | Austregisili Archiep. Bernardini Senensis. |
| A | 21 | Sinesij & Theopompi Mart. Hospitii mon. |
| b | 22 | Romani Abb. Basilisci Mart. |
| c | 23 | Desiderij Episc. Mart Mercurialis Episc. |
| d | 24 | Manahen prophetæ novi T. Vincentii mon. |
| e | 25 | Vrbani Papæ Mart. Gregorij VII. Papæ. Aldelmi Episc. |
| f | 26 | Eleutherij Papæ Mart. Augustini Archiepisc. Cant. |
| g | 27 | Ioan. Papæ Mart. Ven. Bedæ mon. Presb. |
| A | 28 | Germani Episc. Paris. Helconidis Mart. |
| b | 29 | Maximini Episc. Trever. Eleutherii Confess. |
| c | 30 | Felicis Papæ Mart. Exuperantij Episcopi. |
| d | 31 | Petronillæ Virg. Cantii & Fratrum Mart. |

| | | |
|---|---|---|
| b | 1 | Hieremias Propheta. |
| c | 2 | Translatio Reliq. S. Athanaſij magni. |
| d | 3 | Timotheus & Maura Martyres. |
| e | 4 | Pelagia Virgo & Mart. Olbianus. |
| f | 5 | Hirene Martyr. |
| g | 6 | Iob. qui multa contra Sathanam certamina ſuſtinuit. |
| A | 7 | Comm. S. Crucis quæ in cœlo Ieroſolymis apparuit. |
| b | 8 | Ioannes Apoſt Theol. & Evang. qui ſuper pectus Domini recubuit dilectus. |
| c | 9 | Eſaias Propheta Chriſtophorus Martyr. |
| d | 10 | Simon Zelotes Apoſtolus. |
| e | 11 | Mobion Mar. Natalis dies Conſtantinopolis. |
| f | 12 | Epiphanius Cypri Epiſc. Germanus Patri- |
| g | 13 | Glyceria Martyr. (archa Conſtant. |
| A | 14 | Iſidorus Martyr. |
| b | 15 | Pachomius magnus Eremita. |
| c | 16 | Theodorus Pachomij diſc. Eremita. Alexād. |
| d | 17 | Andronicus Apoſtolus & Socii. |
| e | 18 | Petrus & ſocij mart. Theodotus & ſocii. Eu- |
| f | 19 | Patricius Suſæ Martyr & ſocii. [phraſia |
| g | 20 | Talalæus Martyr. |
| A | 21 | Conſtantinus & Helena Impp. |
| b | 22 | Baſiliſcus martyr. |
| c | 23 | Michael Syndoarum Epiſc. Confeſſor. |
| d | 24 | Simeon eremita. [ſoris. |
| e | 25 | Tertia Inventio capitis Ioan. Bapt. præcur- |
| f | 26 | Carpus Apoſt. unus ex 70. diſcipulis. |
| g | 27 | Terapon mart. Helladus martyr. |
| A | 28 | Nicetas Epiſc. Chalcedonenſis. |
| b | 29 | Theodoſia Virgo mart. |
| c | 30 | Haacius Abb. monaſterij Dalmatarum. |
| d | 31 | Hermias Apoſtolus. Hermæus mart. |

| | | |
|---|---|---|
| c | 1 | Caprasii Abb. Simeonis mon. Treverensis. |
| f | 2 | Marcell. Petri & Erasmi Mart. Eugenii Papæ. |
| g | 3 | Crotildis Reg. mon. Liphardi Abb. |
| A | 4 | Quirini Episc. Mart. Optati Episcopi. |
| b | 5 | Bonifacii Episc. Mart. German. Apostoli Sancii Mart. |
| c | 6 | Claudii Archie. Bisunt. Benigni Mart. Divion. |
| d | 7 | Monachorum Cordubens. Mart. Roberti Abb. Angli. |
| e | 8 | Clodulphi Episc. Medardi Episc. |
| f | 9 | Primi & Feliciani Mart. Maximiani Episc. Columbi Abb. |
| g | 10 | Getulii Mart. Maurini Abb. Mart. Margaritæ (Reginæ. |
| A | 11 | Barnabæ Apost. dupl. Parisii monachi. |
| b | 12 | Basilidis & soc. Mart. Onuphrii Eremitæ. |
| c | 13 | Antonii de Padua semid. Fandilæ Abb. Mart. |
| d | 14 | Basilii Episc. dupl. Anastasii & soc. Mart. |
| e | 15 | Viti & soc. Mart. Landelini Abb. Crispinij. |
| f | 16 | Lutgardis Virg. Abb. Bennonis Episc. Misn. |
| g | 17 | Fulconis Archiep. Mart. Bessarionis Eremitæ. |
| A | 18 | Marci & Marcelliani Mart. Elisabethæ Abb. |
| b | 19 | Gervasii & Protasij Mart. Rumualdi Abbatis. |
| c | 20 | Sylverii Papæ Mart. Florentinæ Virg. Abbat. |
| d | 21 | Albani Mart. Mogunt. |
| e | 22 | Paulini Episc. Ediltrudis Reg. Abbatissæ. |
| f | 23 | Vigilia. Mariæ de Oegnies. Zenonis & Zenæ. |
| g | 24 | Nativit. Ioan. Bapt. Rumoldi Episc. Mart. |
| A | 25 | Adelberti Reg. mon. Wilhelmi Abb. |
| d | 26 | Ioannis & Pauli Mart. sem. Maxentii Abb. |
| c | 27 | Crescentis disc. S. Pauli. Ladislai Reg. Vngar. |
| b | 28 | Leonis Papæ semiduplex. Irenæi Episc. Mart. |
| c | 29 | Petri & Pauli Apost. Dupl. Cassij Epi. narniens. |
| f | 30 | Commem. S. Pauli Apost. Ostiani mon. Vinariensis. |

| | | |
|---|---|---|
| e | 1 | Justinus Philosophus & Martyr. |
| f | 2 | Nicephorus Patriarcha Constantinopol. |
| g | 3 | Lucilianus Mart. Lucianus Mart. |
| A | 4 | Metrophanes Patriarcha Constantinop. |
| b | 5 | Dorotheus Tyri Episc. Mart. Eustathius. |
| | 6 | Bisarion mirificus Abb. & Hilarion Iunior. |
| d | 7 | Theodorus Episc. Ancyranus & Mart. |
| e | 8 | Theodorus exercitus Ductor Mart. |
| f | 9 | Cyrillus Episc. Alexandr. |
| g | 10 | Timotheus Prusæ Episc: Mart. Antoninus. |
| A | 11 | Bartholomeus & Barnabas Apostoli. |
| b | 12 | Onuphrius & Petrus Athonitus Eremitæ. |
| c | 1 | Aquilina Virgo. Mart. Triphilus Episc. |
| d | 14 | Helisæus Propheta. Methodius Patriarcha Const. |
| e | 15 | Amos Propheta. |
| f | 16 | Tyron miraculorum patrator Episcopus. |
| g | 17 | Manuel Sabel & Ismaël Martyres. |
| A | 18 | Leontius Martyr. |
| b | 19 | Iudas frater Domini Apostolus. Zosimus. |
| c | 20 | Methodius Pataræ Episc. Mart. |
| d | 21 | Iulianus Tharsensis Mart. |
| e | 22 | Eusebius Samosatenus Episc. Mart. |
| f | 23 | Agrippina Virgo & Martyr. |
| g | 24 | Nativitas Ioannis Bapt. Domini Præcursoris. |
| A | 25 | |
| b | 26 | David Thessalonicensis. |
| c | 27 | Sampson Hospitalis. |
| d | 28 | Translatio ossium S. Ioannis & Cyri. |
| e | 29 | Petrus & Pauli Sancti & præcipui Apostoli. |
| f | 30 | Collectio duodecim Apostolorum. |

| | | |
|---|---|---|
| g | 1 | Octava S. Io. Bapt. Galli Episc. Eparchii Abb. |
| A | 2 | Visitat. B. M. V. Processi & Martin. othon. Ep. |
| b | 3 | Lanfranci Archiep. Cant. Heliodori Episcopi |
| c | 4 | Vdalrici Episc. Aug. Oseæ & Aggæi Proph. |
| d | 5 | Wilhelmi Abb. Hirsaug. Athanasij Diac. |
| e | 6 | Oct. Apost dupl. Goaris mon Apost. Trever. |
| f | 7 | Wilibaldi I. Eistett. Ep. Edilburgis Reg. Abb. |
| g | 8 | Kiliani Ep. mart. Disibodi Episc. Confess. |
| A | 9 | Zenonis & 10000. mart Cyrilli Episc. |
| b | 10 | Septem fratrum. Amelbergæ Virg. mon. |
| c | 11 | Commem. S. Benedicti. Pij Papæ mart. |
| d | 12 | Naboris & Felicis mart. Io. Gualberti Abb. |
| e | 13 | Anacleti Papæ mart. sem. Thuriani Episc. |
| f | 14 | Bonaventuræ Episc. dupl. Henrici II. Imp. |
| g | 15 | Iacobi Episc. Nisibens. Felicis Episc. |
| A | 16 | Sisenandi mon mart Rainaldis. V. mart. |
| b | 17 | Alexij Conf. Leonis Papæ IV. |
| c | 18 | Simphorosæ cum 7. filijs. Friderici Ep. Mart. |
| d | 19 | Hermanni Contracti mon. Aureæ V. mart. |
| e | 20 | Margaritæ V. mart. Vulmari Abb. |
| f | 21 | Praxedis Virg. Arbogasti Episc. Argent. |
| g | 22 | Mariæ Magdal. dupl. Wandregisili Abb. |
| A | 23 | Apollinaris Ep. mart. sem. Brigitæ Viduæ. |
| b | 24 | Vigilia. Christinæ V. mart. Vrsicini Episc. |
| c | 25 | Iacobi Apost dupl. Christophori mart. |
| d | 26 | Annæ matris Dei paræ dupl. Ebrulphi Abb. |
| e | 27 | Pantaleonis mart. Georgij mon. mart. |
| f | 28 | Nazarij Celsi &c. mar. sem. Sampsonis Episc. |
| g | 29 | Marthæ Virg. Sem. Olai Regis mart. |
| A | 30 | Abdon & Sennen mart. Iulittæ mart. |
| b | 31 | Germanni Episc. Antisiodor. Ioannis Columbini. |

| | | |
|---|---|---|
| g | 1 | Cos. & Damianus mirifici medici grartuiti. |
| A | 2 | Depositio Ven. Vestis & Zonæ Virg. in Blanchernis. |
| b | 3 | Hiacinthus mart. Anatholius Patriarcha |
| c | 4 | Andreas Cretæ Episc. (Const. |
| d | 5 | Martha S. Simeonis Taumastoritis mater, |
| e | 6 | Siloës magnus Eremita. (Athanasius. |
| f | 7 | Thomas Maleensis, Cyriaca Virgo Martyr. |
| g | 8 | Procopius martyr. |
| A | 9 | Pancratius Tauromen. Episc. Pater mutius. |
| b | 10 | 45. martyres Nicopol. in Armenia. |
| c | 11 | Euphemia Virgo mart. |
| d | 12 | Proclus & Hilari9 mart. Michael Malcin9 Abb. |
| e | 13 | Collectio Archang. Gabrie. Stephanus Sabai- |
| f | 14 | Iustus Aquila Apostolus. (tes. |
| g | 15 | Cyricus & Iulitta martyres. |
| A | 16 | Athenogenes mart. cum 12. disc. Commem. P.P. Nicænorum 318. P.P. secundæ Synodi Constantin. 150. tertiæ Ephes. 200. quartæ Chalced. 630. quintæ 160. sextæ 170. |
| b | 17 | Marina Virgo mart. |
| c | 18 | Hyacinthus Amastrideus. Æmilianus mart. |
| d | 19 | Dius Eremita Macrina magni Basilij soror. |
| e | 20 | Helias Propheta. |
| f | 21 | Simeon & Ioan. Eremitæ. Ezechiel Proph. |
| g | 22 | Maria Magdal. Translatio Phocæ mart. |
| A | 23 | Theophanus, Theophilus, & Socij mart. |
| b | 24 | Christina Virgo mart. Parasceve Virgo mart. |
| c | 25 | Dormitio S. Annæ. Commem. Olympiadis & |
| d | 26 | Hermolaus & socii mart. (Euphraxiæ. |
| e | 27 | Pantheleemon martyr. |
| f | 28 | Prochorus Nicanor. Timon & Parmenas Ap. |
| g | 29 | Callinicus martyr. |
| A | 30 | Silas & Silvanus Aposteli. |
| b | 31 | Eudocimus. Profestũ Ven. & vivificæ Crucis. |

| | | |
|---|---|---|
| | 1 | Petri ad Vincula dupl. SS. Mach. Ethel Woldi |
| d | 2 | Stephani Papæ Mart. Rutilii Mart. (Episc. |
| e | 3 | Inventio S Steph. sem. Petri Episc. Anagnini. |
| f | 4 | Dominici Conf. Euphronii Episc. Turon. |
| g | 5 | Ded. B M. V. ad Nives S. Osvvaldi Regis Mart |
| A | 6 | Transfig. D. N. Xisti & soc. Sancii Abb. Mart. & soc. |
| b | 7 | Donati Episc. Mart. Afræ Mart. |
| c | 8 | Cyriaci & soc. Mart. sem. Hormisdæ Mart. |
| d | 9 | Vigilia. Romani Mart. Domitiani Episc. |
| e | 10 | Laurentii Mart. dupl. DEUS dedit Confess. |
| f | 11 | Tiburtii Mart. Equitij Abb. |
| g | 12 | Claræ Virg. Porcarii Abb. & soc. 500. Mart. |
| A | 13 | Hypoliti & Cussiani Mart. Radeg. Reg. mon. |
| b | 14 | Vigilia. Eusebii Conf. Athanasiæ Viduæ. |
| c | 15 | Assumptio B. M. V. dupl. Arnulphi Episc. Suess. |
| d | 16 | Rochi Confess. Serenæ Imperatricis. |
| e | 17 | Octava S. Laurentii dupl Carolomanni Regis |
| f | 18 | Agapiti Mart. Helenæ Imperatricis. (mon. |
| g | 19 | Ludovici Episc. Tolosani. Mariani monachi. |
| A | 20 | Bernardi Abb. dupl. Philiberti Abb. |
| b | 21 | Burcardi Episc. Wormat. Paterni Mart. |
| c | 22 | Octava Assumpt. Chagnoaldi Episc. Lugdun. |
| d | 23 | Vigilia. Zachæi Ep. Ierosl. Philippi Florentini. |
| e | 24 | Bartholomei Ap. dupl. Audoëni Ep. Rotomag |
| f | 25 | Ludovici Reg. Gall. Gregorii Episc. Traject. |
| g | 26 | Zepherini Papæ Madriani Mart. |
| A | 27 | Gebhardi Ep Constant. Cæsarii Ep. Arelat. |
| b | 28 | Augustini Episc. dupl. Pelagii Mart. |
| c | 29 | Decollatio S Ioã. Bapt. dupl. Sebbi Reg. mon. |
| d | 30 | Felicis & Adaucti. Bononii & Fiacrii Abbat. |
| e | 31 | Aidani Episc. Brunonis Episc. Amati Episcopi. |

| | | |
|---|---|---|
| c | 1 | ProcessioVen. & vivificæ Crucis. Memoria 7. |
| | | Mart Machab. Salome matris & Eleazari. |
| d | 2 | Translatio Reliq. S. Stephani Mart. |
| e | 3 | SS. Patres Isaacius Dalmata & Faustus. |
| f | 4 | 7. Dormientes Ephesini pueri. Eudocii Mart. |
| g | 5 | Profestum Transfigur. Eusignius Mart. |
| A | 6 | Transfiguratio Dn. DEI & Salvat. N. Iesu |
| b | 7 | Domitius Mart. & ejus discipuli. (Christi. |
| c | 8 | Æmilianus Cizicenus Conf. |
| d | 9 | Matthias Apostolus. |
| e | 10 | Laurentius Archidiac. & Mart. |
| f | 11 | Epylus Archidiaconus & Mart. |
| g | 12 | Phocius & Anicetus Mart. Canitur officium |
| | | S.P.N. Maximi. (S.Maximi. |
| A | 13 | Maximus Conf. Hoc die absolvitur festum |
| b | 14 | Michæas Proph. Profestū Dormitionis Virg. |
| c | 15 | Dormitio D. N. DEI Gen. & semper Virg. Mar. |
| d | 16 | Translatio ex Edessa Imag. Salv. Diomedes |
| e | 17 | Mycon. Martyr. (Mart. |
| f | 18 | Florus & Laurus Martyres. |
| g | 19 | Andreas exercitus Ductor & Martyr. |
| A | 20 | Samuel Propheta. |
| b | 21 | Thadæus Apostolus. Bassa cum filiis Mart. |
| c | 22 | Agathonicus Mart. |
| d | 23 | Luppus Mart. |
| e | 24 | Eutyches Mart. Ioannis Theologi discipulus. |
| f | 25 | Reductio Reliq. S. Bartholomæi Apost. |
| g | 26 | Hadrianus & Natalia Maryres cum sociis. |
| A | 27 | Pœmen Abbas. |
| b | 28 | Moses Æthyops Abbas. |
| c | 29 | Decollatio Ioan. Bapt. Domini Præcursoris. |
| d | 30 | Alexander. Ioannes. Paulus Iun. Patriarchæ |
| e | 31 | Depositio Zonæ S. DEI Genitricis. (Const. |

| | | |
|---|---|---|
| f | 1 | Ægidij Abb. XII. Fratrum. Gedeonis Iosue. |
| g | 2 | Iusti Episc. Lugdun. Nonnosi Abb. |
| A | 3 | Aigulphi Abb. & soc. mart. Phœbes. |
| b | 4 | Moysis Legislatoris marcelli Episc. Trever. |
| c | 5 | Victorini Episc. mart. Bertini Abb. |
| d | 6 | Magni Abb. Eleutherii Abb. |
| e | 7 | Clodaldi Regis mon. Reginæ Virg. mart. |
| f | 8 | Nativitas B. M. V. Adriani mart. Corbiniani Episcopi. |
| g | 9 | Corgonij mart. Audomari Episcopi. |
| A | 10 | Nicolai de Tolent. sem. Theodardi Ep. mart. |
| b | 11 | Prothi & Hiacinthi. Vincentii Abb. mart. |
| c | 12 | Silvini Episc. Veron. maximi Episc. Taurin. |
| d | 13 | Amati Archiep. Senonensis. Venerij Abb. |
| e | 14 | Exalt. S. Crucis dupl. materni Episc. Trever. |
| f | 15 | Oct. Nat. B. M. V. dupl. Aichardi Abb. (Reg. |
| g | 16 | Cornelij & Cypriani sem. Euphemiæ. Edithæ |
| A | 17 | Lamberti Ep. mar. Hildegardis Virg. Abb. |
| b | 18 | Bonifacij IV. Papæ. Richardis Augustæ. |
| c | 19 | Ianuarij & soc. sem. Theodori Archiep. Cant. |
| d | 20 | Vigilia Eustachij mart. Agapeti Papæ. |
| e | 21 | Matthæi Apost. Evang. Ionæ prophetæ. |
| f | 22 | Mauritij & Soc. mart. Emmerami Episc. mart. |
| g | 23 | Lini Papæ mart. sem. Theclæ Virg. mart. |
| A | 24 | Gerardi Episc. mart. Vng. Apost. Rustici Ep. |
| b | 25 | Cleophæ disc. Christi. Lupi Episc. Lugdun. |
| c | 26 | Cypriani & Iustinæ mart. Nili Abb. |
| d | 27 | Cosmæ & Damiani sem. Hiltrudis Virg. mon. |
| e | 28 | Wenceslai Ducis mart. Liobæ Virg. Abbatiss. |
| f | 29 | Dedicatio Michaëlis. Arch. dupl. Grimoaldi Conf. |
| g | 30 | Hieronymi Presb. dupl. Otthonis Episc. Bamberg. |

| | | |
|---|---|---|
| f | 1 | Simeon Stylites. |
| g | 2 | Memmas mart. Ioannes Iejunator. |
| A | 3 | Anthymas mart. Nicomed. Ep. Eutymius Mag. |
| b | 4 | Babylas Antiochenus & Moſes Legislator. |
| c | 5 | Zacharias Baptiſtæ parens. |
| d | 6 | Comm. miraculi per Michael. Arch. Coloſſis. |
| e | 7 | Profeſtum Nativ. B. M. V. Sozon mart. |
| f | 8 | Feſtum Nativitatis MARIÆ. |
| g | 9 | Ioachim & Anna & Severianus mart. |
| A | 10 | Menedora, Metredora & Nymphodora mart. |
| b | 11 | Theodora Alexandrina. |
| c | 12 | Autonomus mart. Repetitur Feſt Nativit. |
| d | 13 | Encænia templi cuiusdam. Profeſtum S. Crucis. Cornelius Centurio. |
| e | 14 | Exaltatio S. Crucis. |
| f | 15 | Nicetas. |
| g | 16 | Euphemia. |
| A | 17 | Sophia & filiæ Fides, Spes, Charitas. |
| b | 18 | Eumenius Epiſcopus. |
| c | 19 | Trophimus Sabbatius & Dorymedon mart. |
| d | 20 | Euſtathius mart. & ſocij. |
| e | 21 | Codrates ſive Quadratus Apoſt. Octava S. Crucis. |
| f | 22 | Phocas martyr. |
| g | 23 | Conceptio Ioannis Baptiſtæ. |
| A | 24 | Tecla, martyr mulierum prima. |
| b | 25 | Euphroſina. |
| c | 26 | Translatio Ioannis Evangeliſtæ. |
| d | 27 | Calliſtratus martyr. |
| e | 28 | Chariton Confeſſor. |
| f | 29 | Cypriacus Anachoreta. |
| g | 30 | Gregorius martyr Armeniæ. |

| | | |
|---|---|---|
| A | 1 | Remigii Episc. Bavonis mon: Nicetii Episc. |
| b | 2 | Leodegarii Epis. Mart. Theophili mon. Mart. |
| c | 3 | EWaldorum 2. Mart. Gerardi Abb. |
| d | 4 | Francisci Seraph. dupl. Donati mon. Mart. |
| e | 5 | Placidi & Soc. Mart. Attilani Episc. |
| f | 6 | Brunonis Carthus. Instit. Modestæ Abb. |
| g | 7 | Marci Papæ Conf. Sergii & soc. Iustinæ V. M. |
| A | 8 | Fulgentii Epis. Astigit. Symeonis Evangelici. |
| b | 9 | Dionysii & soc. sem. Gisleni Episc. |
| c | 10 | Paulini Archiep. Eborac. Gereonis & soc. M. |
| d | 11 | Canici Abb. Placidiæ Virg. |
| e | 12 | Wilfridi Archiep. Simperti Episc. Augustani. |
| f | 13 | Colmanni Mart. Carpi disc. S. Pauli. |
| g | 14 | Callisti Papæ Mart. Sem. Burcardi Ep. Herb. |
| A | 15 | Brunonis Ep. Mart. Hedvvigis Ducissæ mon. |
| b | 16 | Galli Abb. dupl. Lulli Archiep. Mogunt. |
| c | 17 | Andreę Cretensis Mon. Mart. Hieronis Episc. Mart. |
| d | 18 | Lucæ Evang. dupl. Athenodori Episc. |
| e | 19 | Ethbini Abb. Fredes Windæ Virg. |
| f | 20 | Irenes Virg. mon. & Mart. Sindulphi mon. |
| g | 21 | Ursulæ & soc. dupl. Hilarionis Abb. |
| A | 22 | Cordulæ Virg. Mart. Episc. Hierosol. |
| b | 23 | Severini Colon. Episc. Benedicti mon. |
| c | 24 | Maglorii Episc. Martini Abb. Martii mon. |
| d | 25 | Chrysanthi & Dariæ. Crispini & Crispiniani. |
| e | 26 | Evaristi Papæ Mart. Qvot vult DEI Episc. |
| | 27 | Vigilia. Elesbaan Regis Indi & monachi. |
| g | 28 | Simonis & Iudæ Apost. dupl. Faronis Episc. |
| A | 29 | Narcissi Episc. Hierosol. Theodori Abb. |
| b | 30 | Germani Episc. Capuæ. Serapionis Episc. |
| c | 31 | Vigilia. Wolfgangi Episc. Noitburgis Virg. |

Ananias

| | | |
|---|---|---|
| A | 1 | Ananias è Sept. disc. Romanus. Melodus. |
| b | 2 | Cyprianus & Iustina Mart. |
| c | 3 | Dionysius Areopagita Mart. |
| d | 4 | Hierotheus Episc. Athen. |
| e | 5 | Charitena Virgo & Mart. |
| f | 6 | Thomas Apostolus. |
| g | 7 | Sergius & Bachus Martyres. |
| A | 8 | Pelagia. |
| b | 9 | Iacobus Alphæi Apost. Andronicus Eremita. |
| c | 10 | Eulampius & Eulampia Martyres. |
| d | 11 | Philippus Apost. unus ex 7. Diac. Theophranes Episc. |
| e | 12 | Probus Tarachus, Andronicus & Cosmas (Mart. |
| f | 13 | Carpus & Papylus Mart. |
| g | 14 | Nazarius, Gervasius, Prothasius Celsus Mart |
| A | 15 | Lucianus Presb. Magnæ Antiochæ. |
| b | 16 | Longinus Martyr. Centurio. |
| c | 17 | Oseas Propheta. Andreas Mart. |
| d | 18 | Lucas Apost. & Evang. |
| e | 19 | Ioel Propheta. Varus Martyr. |
| f | 20 | Artenius Martyr. |
| g | 21 | Hilarion Magnus. |
| A | 22 | Albericus par Apost. Episc. 7 pueri Eph. Mart. |
| b | 23 | Iacobus frater Domini Apost. |
| c | 24 | Arethas Martyr. & socii. |
| d | 25 | Martianus & Martyrius Martyres & Notarii. |
| e | 26 | Demetrius Mart. Com. magni Terræ motus. |
| f | 27 | Nestor Mart. |
| g | 28 | Terentius & Neoniles Mart. Stephan. Poëta, |
| A | 29 | Anastasia Romana Mart. Abramius Abb. |
| b | 30 | Zenobius & Zenobia Martyres. |
| c | 31 | Stachys, Amplius & socii Apostoli. Epimachus Mart. |

| | | |
|---|---|---|
| d | 1 | Feſtum Omnium Sanct. dupl. Vigoris Epiſc. |
| e | 2 | Comm. Fidel. Defunct. Malachiæ Epiſc. |
| f | 3 | Pirminij Epiſc. Meldenſ. Theophili mart. |
| g | 4 | Vitalis & Agricolæ mart. modeſtæ Virg. Abb. |
| A | 5 | Zachariæ Patris Bapt. Læti monachi. |
| b | 6 | Leonardi Abb. Winoci Abb. |
| c | 7 | Herculani Epiſc. martyr. Wilibrordi Epiſc. Germ. Apoſt. |
| d | 8 | Oct. Omn. Sanctor. dupl. 4. Coronat Willehadi Epiſc. |
| e | 9 | Dedicatio Baſil. Salvat. dupl. Euſtoliæ Virg. |
| f | 10 | Triphonis & ſoc. Iuſti Archiep. Cantuar. |
| g | 11 | Martini Epiſc Bartholomæi Abb. |
| A | 12 | Martini Papæ mart. Æmiliani Abb. |
| b | 13 | Omnium SS. monachorum. Eugenij II. Archiepiſc. Tolet. |
| c | 14 | Laurentij Epiſc. Dublin. Serapionis mart. |
| d | 15 | Maclovii Epiſc. Leopoldi Auſt. marchionis. |
| e | 16 | Edmundi Archiepiſc. Cant. Othmari Abb. |
| f | 17 | Gregorij Thaum. ſemid. Gregorij Turonen. |
| g | 18 | Dedicatio Baſil. Petri & Pauli dupl. Odonis Abb. |
| A | 19 | Pontiani Papæ mart. Eliſabethæ Reginæ Vng. |
| b | 20 | Bernwardi Epiſc. Hildesh. Eadmundi Regis Angl. |
| c | 21 | Præſentatio B. M. V Columbani Abb. |
| d | 22 | Cæciliæ Virg. mart. Philemonis diſc. S Pauli |
| e | 23 | Clementis Papæ mart. ſem Trudonis Abb. |
| f | 24 | Chryſogoni mart. Mariæ Virg. mart. |
| g | 25 | Catharinæ V. mart Winoci Abb. |
| A | 26 | Conradi Ep. Conſtantienſis. Baſoli Abb. |
| b | 27 | Petri Ep. Alex mart. Severini monachi. |
| c | 28 | Gregorij III. Papæ. Soſthenis diſc. S. Pauli |
| d | 29 | Vigilia Saturnini mart. Illuminatæ Virg. |
| e | 30 | Andreæ Apoſt. dupl. Zoſimi Confeſſoris. |

| | | |
|---|---|---|
| d | 1 | Coſmas & Damianus medici gratuiti. |
| e | 2 | Acindinus Pegaſius & ſocij mart. |
| f | 3 | Acepſima, Aithala & Ioſeph martyr. |
| g | 4 | Ioannicius magnus. Nicander Epiſc. mart. |
| A | 5 | Galaction & Epiſames martyres. |
| b | 6 | Paulus Archiepiſc. Conſtantinop. Conf. |
| c | 7 | 33. Mart. Miletinenſes. Lazarus Eremita. |
| d | 8 | Michael Princeps exercitus & cæteri Angeli. Eadem die Conventus Defunctorum celebratur. |
| e | 9 | Oneſiphorus mart. Prophyrius & Matrona. |
| f | 10 | Eraſtus Olympas & ſocii Apoſtoli. |
| g | 11 | Menas & ſocij mart. Theod. Studites Conf. |
| A | 12 | Ioan. Patriarcha Alex. Eleemoſ. Nilus Conf. |
| b | 13 | Ioannes Archiep. Conſtant. Chryſoſtomus. |
| c | 14 | Philippus Apoſtolus. |
| d | 15 | Gorias, Samones & Abibus mart. |
| e | 16 | Matthæus Apoſt. & Evang. |
| f | 17 | Gregorius Neocæſar. Thaumaturgus. |
| g | 18 | Plato & Romanus martyres. |
| A | 19 | Barlaam mart. Abdias Propheta. |
| b | 20 | Profeſt. Præſent. B. V. Proculus Epiſc. Gregor. Dec. |
| c | 21 | Feſtum Præſent. B. M. V. |
| d | 22 | Philemon Apoſtolus & ſocii. |
| e | 23 | Gregorius Agrigent. Ep. Amphilochius Epiſ. |
| f | 24 | Catharina Virgo mart. |
| g | 2 | Clemens Rom. Papa. & Petrus Alex. mart. |
| A | 26 | Alypius Sionites. |
| b | 27 | Martyr Iacobus Perſa. |
| c | 28 | Stephanus Iunior martyr. |
| d | 29 | Martyres Paramonus, Philomenes & Acacius |
| e | 30 | Andreas primus ad Apoſtolatum vocatus. |

| | | |
|---|---|---|
| d | 1 | Festum Omnium Sanct. dupl. Vigoris Episc. |
| e | 2 | Comm. Fidel. Defunct. Malachiæ Episc. |
| f | 3 | Pirminij Episc. Meldens. Theophili mart. |
| g | 4 | Vitalis & Agricolæ mart. modestæ Virg. Abb. |
| A | 5 | Zachariæ Patris Bapt. Læti monachi. |
| b | 6 | Leonardi Abb. Winoci Abb. |
| c | 7 | Herculani Episc. martyr. Wilibrordi Episc. Germ. Apost. |
| d | 8 | Oct. Omn. Sanctor. dupl. 4. Coronat Wilhehadi Episc. |
| e | 9 | Dedicatio Basil. Salvat. dupl. Eustoliæ Virg. |
| f | 10 | Triphonis & soc. Iusti Archiep. Cantuar. |
| g | 11 | Martini Episc Bartholomæi Abb. |
| A | 12 | Martini Papæ mart. Æmiliani Abb. |
| b | 13 | Omnium SS. monachorum. Eugenij II. Archiepisc. Tolet. |
| c | 14 | Laurentij Episc. Dublin Serapionis mart. |
| d | 15 | Maclovii Episc. Leopoldi Aust. marchionis. |
| e | 16 | Edmundi Archiepisc. Cant. Othmari Abb. |
| f | 17 | Gregorij Thaum. semid. Gregorij Turonen. |
| g | 18 | Dedicatio Basil. Petri & Pauli dupl. Odonis Abb. |
| A | 19 | Pontiani Papæ mart. Elisabethæ Reginæ Virg. |
| b | 20 | Bernwardi Episc. Hildesh. Eadmundi Regis Angl. |
| c | 21 | Præsentatio B. M. V Columbani Abb. |
| d | 22 | Cæciliæ Virg. mart. Philemonis disc. S Pauli |
| e | 23 | Clementis Papæ mart. sem Trudonis Abb. |
| f | 24 | Chrysogoni mart. Mariæ Virg. mart. |
| g | 25 | Catharinæ V. mart. Winoci Abb. |
| A | 26 | Conradi Ep. Constantiensis. Basoli Abb. |
| b | 27 | Petri Ep. Alex mart. Severini monachi. |
| c | 28 | Gregorij III. Papæ. Sosthenis disc. S. Pauli |
| d | 29 | Vigilia Saturnini mart. Illuminatæ Virg. |
| e | 30 | Andreæ Apost. dupl. Zosimi Confessoris. |

d 1 Cosmas & Damianus medici gratuiti.
e 2 Acindinus Pegasius & socij mart.
f 3 Acepsima, Aithala & Ioseph martyr.
g 4 Ioannicius magnus. Nicander Episc. mart.
A 5 Galaction & Episames martyres.
b 6 Paulus Archiepisc. Constantinop. Conf.
c 7 33. Mart. Miletinenses. Lazarus Eremita.
d 8 Michael Princeps exercitus & cæteri Angeli. Eadem die Conventus Defunctorum celebratur.
e 9 Onesiphorus mart. Prophyrius & Matrona.
f 10 Erastus Olympas & socii Apostoli.
g 11 Menas & socij mart. Theod. Studites Conf.
A 12 Ioan. Patriarcha Alex. Eleemos. Nilus Conf.
b 13 Ioannes Archiep. Constant. Chrysostomus.
c 14 Philippus Apostolus.
d 15 Gorias, Samones & Abibus mart.
e 16 Matthæus Apost. & Evang.
f 17 Gregorius Neocæsar. Thaumaturgus.
g 18 Plato & Romanus martyres.
A 19 Barlaam mart. Abdias Propheta.
b 20 Profest. Præsent. B. V. Proculus Episc. Gregor. Dec.
c 21 Festum Præsent. B. M. V.
d 22 Philemon Apostolus & socii.
e 23 Gregorius Agrigent. Ep. Amphilochius Epis.
f 24 Catharina Virgo mart.
g 2 Clemens Rom. Papa. & Petrus Alex. mart.
A 26 Alypius Sionites.
b 27 Martyr Iacobus Persa.
c 28 Stephanus Iunior martyr.
d 29 Martyres Paramonus, Philomenes & Acacius
e 30 Andreas primus ad Apostolatum vocatus.

| | | |
|---|---|---|
| f | 1 | Eligii Epiſc. Nahum Prophetæ. |
| g | 2 | Bibianæ Virg. Mart. Petri Chryſologi. |
| A | 3 | Lucii Regis. Birini Epiſc. Galgani monachi. |
| b | 4 | Barbaræ Virg. Mart. Annonis Archiep. Col. |
| c | 5 | Sabb. Abb. Nicetii Epiſc. Trever. |
| d | 6 | Nicolai Epiſc. Semid. Aſellæ Virg. |
| e | 7 | Ambroſii Epiſc. dupl. Pharæ Virg. Abbat. |
| f | 8 | Conceptio B.M.V. dupl. Romatici Abb. |
| g | 9 | Leocadiæ Virg. M. Cypriani Abb. Petragoric. |
| A | 10 | Melchiadis Papæ Mart. Eulaliæ Virg Mart. |
| b | 11 | Damaſi Papæ Conf. Sem. Danielis Stylitæ. |
| c | 12 | Walerici Abb. Vicelini Epiſc. Aldeburg. |
| d | 13 | Luciæ V. Mart. dupl. Iudoci Reg. Ottilæ V. |
| e | 14 | Agnelli Abb. Spiridionis Epiſc. (Abb. |
| f | 15 | Euſebii Epiſc. Mart. Maximini Monachi. |
| g | 16 | Trium puerorum Ananiæ &c. Sturmionis A. |
| A | 17 | Lazari Epiſc. fratris Magdal. Beggæ Viduæ. |
| b | 18 | Feſtum Expectationis. Wunibaldi Abbatis. |
| c | 19 | Nemeſii Mart. Adjuti Abbatis. |
| d | 20 | Vigilia. Ariſtarchi Epiſc Mart. Philogonii Ep. |
| e | 21 | Thomæ Apoſtoli. Gregorii Epiſc. Traject. |
| f | 22 | Zenonis militis Mart. Chæremonis Epiſc. M. |
| g | 23 | Theogeri Epiſc. Metenſis. Servuli Confeſſ. |
| A | 24 | Feſtum Deſcenſionis. Irminæ Virg. Abbat. |
| b | 25 | Feſtum Nativit. D.N. Anaſtaſiæ Mart. |
| c | 26 | Stephani Protomart. Dionyſii Papæ. Zoſimi Papæ. |
| d | 27 | Ioannis Apoſt. Ev. Theodori & Theophanis. |
| e | 28 | Innocentium. Eutichii & Florentii mon. |
| f | 29 | Thomæ Cantuar. Epiſc. Mart. Ebrulphi Abb. |
| g | 30 | Sabini Epiſc. & ſoc. Mart. Raynery Epiſc. |
| A | 31 | Sylveſtri Papæ Conf. Columbæ Virg. Mart. |

Nahum

| | | |
|---|---|---|
| f | 1 | Nahum Propheta. |
| g | 2 | Habacuc Propheta. |
| A | 3 | Sophonias Propheta. |
| b | 4 | Barbara Virgo Mart. Ioannes Damaſcenus. |
| c | 5 | Sabba Abbas. |
| d | 6 | Nicolaus Epiſc. Mirenſis, miracul. effector. |
| e | 7 | Ambroſius Mediolanenſis Epiſc. |
| f | 8 | Patapius Epiſcopus. |
| g | 9 | Conceptio B. Annæ DEI & Dominæ aviæ. |
| A | 10 | Menas Hermogenes & Eugraphus Mart. |
| b | 11 | Daniel Stylites. |
| c | 12 | Spiridion miraculorum effector. |
| d | 13 | Euſtrathius Auxentius & ſocii Mart. |
| e | 14 | Tyrſus Lucius & ſocii Mart. |
| f | 15 | Eleutherius Mart. Paulus Latrenſis Abb. |
| g | 16 | Haggæus Propheta. |
| A | 17 | Daniel Propheta, Ananias, Azarias, Miſaël. |
| b | 18 | Sebaſtianus Martyr & ſocii. |
| c | 19 | Bonifacius Martyr. |
| d | 20 | Profeſt. Nativit. D.N. Ignatius Mart. |
| f | 21 | Iuliana Nicomed. Mart. |
| | 22 | Anaſtaſia venenorum depultrix Mart. |
| g | 23 | Decem Martyres Cretenſes. |
| A | 24 | Eugenia Martyr. |
| b | 25 | Nativitas D.N. & DEI Salvat. JESU. |
| c | 26 | Puerperiũ DEI Genitr. Euthymius Ep. M. Dominica poſt Nat. Cõm. S. Ioſeph ſponſi B. V. S David Regis & Iacobi fratris Domini. |
| d | 27 | Stephan. Protomart. Graptus & Theophan. |
| e | 28 | 2000 Martyres Nicomediæ exuſti. (Poeta. |
| f | 29 | SS. Innocentes 14000. Marcellus Abbas. |
| g | 30 | Aniſia V. Mart. Zoticus Presb. [Nativ. |
| A | 31 | Melania Romana. Officium die præced. ob |

CALEN.

# CALENDARIVM SYRIACVM.

## Istud, cum Græcis ut plurimum idem & conforme, usu tamen, quæ sequuntur Propria habet.

### *Ianuarius.*

1. Circumcisio Domini Lucæ 2.
6. Epiphania, quæ & luminarium.
Ea nocte aqua consecratur in totum annum.
7. Decollatio Ioann Baptistæ.
Antonius Magnus.
Ephraim.
Gregorius Theologus. Basilius magnus.
Niniviticum Iejunium, Ionæ 3.

### *Februarius.*

2. Christi Præsentatio.
Dominica pro defunctis Sacerdotibus.
Dominica pro defunctis Christianis.
Dies Dominici sex sequentes, Iejunij dicuntur.

### *Martius.*

Cyrillus Hierosolymitanus.
Suscitationis Lazari, Ioann 11.
Dominica Osanna, Matth. 21.
Passio Christi, Matth. 26
Hebdomada Secretorum.

Annun-

Anunciationis sive descensus Christi ad inferos.
Dominica Magna.
Hebdomada Candidatorum inter Pascha & Quasimodog.
Dominica nona,
Commemoratio Thomæ & Philippi.

## *Aprilis.*

Auri feriedę sanato Claudo ad Portam speciosam.

## *Majus.*

Ascensio Marci 16. Lucæ 24. Act. 1.
Crucis festum.
Pentecoste, Actuum 2.

## *Iunius.*

Petri Apostoli festum.
Pauli Apostoli.
Apostolorum festum.

## *Iulius.*

318 Patrum, & Regum fidelium Commemoratio.

## *Augustus.*

Festum Tabernaculorum, Transfigurationis,
Festum Genitricis DEI.

## *September.*

Festum Sanctæ Crucis.

## *October.*

Iacobus Alphæi Apostoli.
Iacobus frater Domini Ierosolymit. Episc.

*Novem-*

## November.

Dominica I. ante Natalem de Dedicatione templi & Consecratione Episcopi.
Simonis & Petri.
Dominica 2. Encæniorum.
Dominica 3. de Annunciatione Zachariæ. Luc. 1.
Dominica 4. Annunciatio Virginis. Lucæ 1.

## December.

Dominica 5. Visitatio Elisabeth. Lucæ 1.
Dominica 6. Nativitas Ioan. Bapt. Lucæ 1.
Dominica 7. Revelatio Ioseph sponsi Virg. Mat. 1.
Dominica 8. ante Natalitium.
25. Natalis Domini, Lucæ 2.
26. Virginis Puerperæ.
27. Innocentium. Matth. 2.
Dominica prima post Natalem.

*Ceterum, uti Græci annum suum à Septembri, ita Syri à Novembri auspicantur.*

# CALENDARIUM HEBRÆORUM,

*Cùm Rituale sive Cæremoniale, tùm Historicum.*

## Ad intelligendam Sacram Scripturam, & Synagoge Ritus utilissimum.

*Q*Vicquid sit de anno Sacro & profano Hebræorum, quicquid de annis eorum communibus, & horum aliis deficientibus dierum 353. aliis ordinatis dierum 354. redundantibus dierum 355. quidquid de Embolis maribus eorundem deficientibus dierum 383, Ordinatis dierum 384. reduntantibus dierum 385. quidquid denique de diversis Hebræorum, Syrorum, Græcorumque opinionibus, nos mensem Nisan, primum conditi orbis fuisse, & Martio per omnia deinceps respondisse, positaque recta ultimi Calendarii correctione respondere fusè aliàs docemus. Nunc ex opinione nihilominus Mariani, Serarii, Genebrardi nostri aliorumq; Calendarium Rituale juxta & Historicum proponimus.*

Mensis

# Mensis Nisan
## *Martio respondens.*

1. Dies Neomeniæ. Iejunium, quod eà die mortui sint filij Aaron. Somnium Mardochiæ. Nobis hic primus orbis Conditi dies est.
2. Eleazar vaccam pro peccato cremavit, & aspersi sunt universi cocco hyssopo & cedro. Num. 19.
3. Hâc & sequentibus institutum Sacrificium Agni Paschalis. Absolutum & dedicatum templum post exilium Babylonicum. 1. Esdræ 6.
4. Iejunio Esther assequitur ut Asueri mutatâ sententia barbarorum 79000. interficerentur. Iudas Machabæus de Nicanore triumphat.
6. Creati hominis diem hunc fuisse primum prolixe alias docemus, & sextam feriam maximis à Numine Mysterijs destinatam.
9. Denunciatur plaga decima Pharaoni.
10. Populus primum transiit Iordanem desiccata alveo Iejunium ob mortem Mariæ.
11. Hebræi Ægyptum spoliant. Iosue jubetur cultros facere lapideos
13. Iussu Aman Iudeorum cædes toto Regno decreta
14. Pascha (Genebrardo] Pervigilium Paschæ (Saliano, quem deinceps etiam præter opinionem nostram de industria sequemur] & exterminatio fermenti.
15. Pascha. Media nocte occisa primogenita Ægyptiorum, primo diluculo exigere ex Ægypto Israëlitæ. Est hic dies primus Azimorum.
16. Dies secundus Azimorum. quo mansêre Israelitæ in Socoth.
17 Dies 3. Azim. quo substitere in Etham.
18. Dies 4. Azim. quo collegit copias Pharao contra
19. Dies 5. Azim. Expeditio Pharaonis (Israël.
20. Dies 6. Azymorum. Prima murmuratio populi.

21. Dies

21. Dies 7. & ultima Azym. solemnis ob transitum maris prodigiosum, & persecutores mersos.
22. Pergunt per desertum Hur. Mandatum, de obeunda Iericho, Octava Paschæ.
23. Secunda hebdomas de septem ante Pentecosten.
24. Murmuratio secunda populi ob sitim.
25. Moyses ligno in aquas misso eas dulces reddit.
26. Æquinoct. Vernum. Dedicatio tabernaculi Moysis, Iejunium ob mortem Iosue.
27. & 28. Moratur populus ad aquas dulcificatas.
29. Clangentibus tubis muri Iericho corruunt.
30 Tertiæ hebdom. initium. Ex hypothesi.

## *Mensis secundus Iiar.*

### *respondens Aprili.*

1. Neomenia. Ex Mara in Elim veniunt.
6. Iosue populum ex castris Sethim ducit ad Iordanem.
7. Hebdomas secundo quarta.
8. Anno secundo exitus offerunt Principes tribuum sex plaustra & duodecim boves. Naason offert munera.
10. Iejunium ob captam Arcam & mortem Heli.
12 & 13. Transitus in Iamsuph & mansio.
14 Hebd. secundo quinta. Pascha impeditorum.
15. Ventum in Sin, sub Vesperum conturnices dati.
16. Hoc primum die Manna cœlo mistum.
17. Reservatum Manna computruit.
18. Initium messis triticeæ.
20. Anno exitus 2. è deserto Synai in Pharam veniunt
21. Hebd, secundo sexta à Pascha ad Pentecosten.
23. Solemnitas receptæ à Simone arcis Ierosolymitanæ.
24. Ventum ad sepulchra concupiscentiæ. [Moysis.
25. Viri 70. divinitus constituuntur ad subsidium
26. Coturnicum convivium & aucupium cœpit.

29. Ieju-

2?. Iejunium ob mortem Samuelis. Scaliger pridie retulit. Videntur egressi de Sin in Daphca.

## *Sivan tertius mensis,*
## *respondens Mayo.*

1. Neomenia. E Daphca ventum in Alus.
2. Ventum in Raphidim undecimam mansionem. Murmuratum ob sitim datur divinitus aqua:
3 Pugnatum contra Amelecitas Exodi 17.
4. E Raphidim in Sina ventum. Moses bis ascendit in Montem, fuitque hic dies primus sanctificationis.
5. Alter sanctificationis dies ad accipiendam Legem
6. Pentecoste, dies datæ Legis, solemnitas hebdom.
7. Moses præcepta describit, & libellum vocat volumen fœderis. Mane altare struit ad radices montis, ubi sacrificatur & confirmatur fœd' inter DEUM & homines.
8. Moses ascendit in montem ad accipiendas tabulas
9. Sex diebus manet in monte.
13 Octavæ Pentecostes magna celebritas.
14. Moses in caliginem evocatur.
19. De Sepulchris Concupiscentiæ veniunt in Hazeroth:
23. Iejunium ob defectionem Israël ad vitulos Ephraim.
25. Iejunium ob cædem trium insignium Rabbinorum Simeonis Ismaëlis & Ananiæ. Ventum in Pharan.
26. Clades accepta in sepulchris concupiscentiæ.
27. Iejunium ob combustum R. Haninam cum libro Legis.
29. Missi exploratores à Mose in Chanaan:
30. Tam prima mensis quam ultima celebris Hebræis in memoriam Divinæ Gubernationis.

*Tam-*

## Tammuz. Quartus Hebr. mensis nobis Iunius.

1. Neomenia. Migrant è sepulchris Concupiscentiæ.
2. Vicesimus quintus dies Iejunij Mosis in monte.
5. Nobilem Visionem habet hac die Ezechiel, c. 1.
7. Moræ Mosis impatiens populus, Deos sibi fieri ab Aarone postulat.
9. Fames sub Sedechia in civitate invalescit.
10. In seditionem vertitur populus tergiversante Aarone, qui victus petit inaures aureas.
12. Artifices materiam & typum parant.
16. Exit vitulus aureus; Hi sunt Dii tui Israël. Indicitur solemnitas in sequentem diem.
17. Occurrit ad festum Moses & tabulas frangit. Inde jejunium quarti mensis hâc die. Eadem die cessavit Ierosolymis juge sacrificiu n bello Iudaico. Ioseph.
18 Convocat Moses populum & redarguit, & ad montem revertitur.
20 & 24 His diebus Mose orante percussit Dominus populum pestilentia pro reatu adorati vituli, Mose preces continuante.

## AB. mensis V. Hebræorum respondens Iulio.

1. Neomenia. Moritur Aaron hac die. Inde iejunium Esdras è Perside Ierosolymam venit.
4. Inchoatur structio muri Ierusalem sub Esdra & inter 52. dies absolvitur.
6. Ieiunium
7 Nabuzardam Princeps militiæ Ierosolymam, eam incensurus occurrit.
9. Iejunium, ob itam Domini contra exploratores detrahentes terræ quam ipse promiserat.

10. Templum á Nabuzardam cum Regia exuritur. Hoc die accidit prophetia Ezechiel. c. 20.

15. Thalmudici ajunt hac die á Benjamitis raptas Siluntinas. Iud. ult.

18 Iejunium, quod extincta sit lucerna occidentalis in diebus Achaz.

28. Dies quadragesimus secundi jejunij Mosis. quo Dominus in gratiam recepit populum & similes prioribus tabulas parari jussit.

29. Iterum ad accipiendas tabulas ascendit Moses, ibique 40. alijs diebus & noctibus jejunat.

## *ELUL. mensis VI. Hebræorum.*

### *respondens Augusto*

1. Neomenia. Insignis prophetia Aggæi hæc dies.

7. Iejunium ob illatam divinitus mortem exploratoribus terræ sanctæ.

17. Hac primum die mortem Exploratorum refert Scaliger.

18. Notatus hic dies l. 1. Mach. c. 14.

22. Xilophoria festum Hebr: quo ligna in usum aræ collata.

24. Moritur Aggæus Propheta.

25. Murus Ierusalem hoc die absolvitur. Esdræ 2. Mensis habet dies 31.

## *TISRI. mensis VII. Hebr.*

### *nobis September.*

1. Neomenia. Festum Tubarum. A Iudæis dicitur hic dies Ros hassana: capud anni, quod annum profanum inde auspicarentur, sive quod anni Sabbatici & Iubilæi inde initium sumerent.

2. Pœnitentia.

3. Iejunium Godoliæ, hoc interfecto in Maspha.

4. Postridie mortis Godoliæ Ismael occidit 70. viros.

5. Ieju-

5. Iejunium ob cædem 20. Israëlitarum, & captum Rabb. Akiba filium Ioseph. (um & famen.

7. Iejunium ob decretum in Partes nostros gladi-

8. Cæpit dedicatio templi Salomonis durans d. 14.

9. Finis Iejunij tertij quadragenarij Mosis.

10. Iejunium Expiationis Levit. 23. Moses cum tabulis novis rutilans descendit.

11. Denunciatur populo Sanctuarium fabricandum

12. Cœpere conferre symbolas in opus Tabernaculi

15. Scenopegia sive festum Tabernaculorum diebus septem Levit. cap. 13.

16. Videtur constructio Tabernaculi inchoata.

21. Osanna Rabba: cum septima Scenopegiæ. Factum hâc die verbum Domini ad Aggæum.

22. Octava Tabernaculorum, dies celeberrima eademque dies Collectæ.

23. Gaudium Legis & Benedictio. quo festo recolunt Testamentum & mortem Moysis. Dimissus populus post templi Dedicationem.

30. Vltimus mensis.

## *Marhesuan mensis VIII.*
### *respondens Octobri.*

1. Neomonia. Hæc dies, ut prima quævis mensium sacra Divinæ Providentiæ ob gubernationem Mundi.

2. Videtur invisisse Mosem generum suum Iethro.

3. Moses faciem radiantem velat.

6. Incipit Iejunium ob excæcatum Regem Sedeciam ejusq; filios occisos à Nabuchodonosor.

15. Festum in similitudinem Scenopegia, istitutum à Rege Roboam.

21. Beseleel & Ooliam cum sociis plurimum laborant in struendo Sanctuario.



29. Vlti-

29. Vltimus hic dies mensis, quo perfecta est Domus Domini à Salomone.

## *KISLEV mensis Hebr. XI.*
### *nobis November,*

1. Neomenia de more.
2. Strenuè urgetur opus Sanctuarij.
4. Celebratur hæc dies apud Zachariam proph. c. 7.
7. Iejunium, ob combustum à Rege Ioachim volumen, quod Baruch scripserat dictante Ieremia. de quo Ierem. c. 36.
15. Hac die Rex Antiochus Idolum desolationis construxit super altare DEI, Machab. c 1.
24. Cæpit ædificari Templum sub Zorobabele.
25. Encænia dies dedicationis restaurato culto Domini 1. Machab. 4. Idem dies dicatus Victoriæ Iudith de Holoferne.
29. Iejunium mensis noni huc refert Scaliger.
30. dies ultimus mensis.

## *TEVET mensis X. Hebr.*
### *nobis December.*

1. Neomenia ex more.
2. Octava Encæniorum & purificati à Machabæis templi. Iejunium: quod illa die Lex in Græcum versa sit tempore Ptolomæi Regis, & tenebræ mundum occuparint toto triduo.
3 & 4. Dies altera & tertia Tenebrarum,
5. Defertur ad Ezechielem, captam esse Ierusalem.
9. Iejunium, cuius causa nescitur.
10. Iejunium decimi, inchoata hoc die Ierosolymæ obsidione per Nabuchodonosorem.
11. Peculiaris hac die extat Prophetia Ezechielis contra Pharaonem Regem Ægypti.
29. Ultima dies mensis, qui est cavus.

SEBAT

## *SEBAT menſis XI. reſpondens Ianuario.*

1. Neomenia. Moſes incipit hac die Legem explanare, ut habetur in Deutoronom.
2. Promoventur toto hoc menſe opera Sanctuarij, Principium anni arborum.
8. Iejunium ob mortem Iuſtorum & Seniorum tempore Ioſue. Iud. 2. Scaliger ad diem quintum menſis huius retulit.
16. Hoc toto tempore Beſeleel urget opus Sactuarii cum ſociis.
23. Iejunium ob congregatum populum contra Tribum Benjamin propter concubinam, & ſimulachrum Michæ.
24. Cadit in hunc diem Prophetia, Zach. 17.
30. Dies ultimus, Gubernationi Divinæ ſacer.

## *ADAR menſis XII. Hebr, nobis Februarius.*

1. Neomenia. Moſem mortuum vult Scaliger, ſed certius obiiſſe die 7. Teruma 1. Primitiæ.
3. Hoc die completa eſt ſtructio Domus Dei tempore Aggæi & Zachariæ, ſub Dario Rege.
6. Hodie monetur Moyſes de imminente morte.
7. Iejunium ob mortem Moſis.
9. Iejunium ob diſſentionem Scholarum Sammai & Hillel.
13. Iejunium Eſther ob avertendum paratum genti ſuæ malum ab Aman. Solemnis eadem dies ob Victoriam de Nicanore.
14. Dies Phurim ſive Sortium inſtitutus ab Eſther & Mardochæo, Eſth. c. 9.

15. Alter dies Phurim.
25. Eductus è carcere & Regno reſtitutus eſt Ioachim Rex Iuda.
29. Vltimus menſis. quo abſolutum eſt totum opus Sanctuarij.

## *VEADAR menſis XIII. Hebr. quaſi aliter Februarius.*

Vnoquoque vel triennio vel biennio, nempe ſepties intra 19. annorum Cyclum, quibus Luna, ſuo reditu circulum planè abſolvit, menſis hic inſeritur.

1. Neomenia ex more. Dies prima & ultima Divinæ Providentiæ ſacra.

Vndecimo die. menſis incipit Iejunium Eſther Reginæ.

# CALENDARIUM ASTRONOMICUM PRISCUM.

*Claudij Ptolomæi inerrantium Stellarum significationes è Græco translata.*

**Subjiciuntur Duodecim Romanorum Menses in Veteribus monimentis Romæ reperti.**

*Observationes denique rusticæ etiam eruditis cognitu jucundæ.*

**Profundioribus subinde rationibus fundatæ.**

# CALENDARIVM ASTRONOMICVM PRISCVM.

*Ianuarius mensis.*

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Kal. | Sol elevari incipit. Longiusculi fiunt dies Aquila & corona occidunt, tempestatemque efficiunt. |
| 2 | 4 | Sol magis ascendit. Cancri medium occidit, ponunt venti. |
| 3 | 3 | Reliquum Cancri occidit, varius fit aëris status. |
| 4 | Prid. | Hyems dimidiata. Aquilones continui. Delphinus cum Cane matutino oritur. |
| 5 | Non. | Aquila Vesperi occidit. Flat Auster. |
| 6 | 8 | Septentriones & Aquilo multum flantes concurrunt. |
| 7 | 7 | Martio domicilium. Auster & Favonius flant simul. Capricornus se prodit. Pluviæ & caligo vespere. |
| 8 | 6 | Auster flat cum pluvia. |
| 9 | 5 | Pluvius Auster violentior. |
| 10 | 4 | Septẽtrio multo imbre & aspera flat, tempestate. |
| 11 | 3 | Auster spirat. |
| 12 | Prid. | Astrum obscurum. prima mali pars occid. nocte pluit. |
| 13 | Idus. | Astrum obscurũ. Aquilo & Septentrio inconstantes. Leo occultari incipit. Fiunt pluviæ. |
| 14 | 19 | Septentrio & Aquilo validi. |
| 15 | 18 | Similiter. |
| 16 | 17 | Sol in Aquario. Vulturnus cum pluvia. |
| 17 | 16 | Fidicula mane occ. incipit. Ventorum concursus. |

Leo

| | | |
|---|---|---|
| 18 | 15 | Leo & Delphin⁹ mane occ; Aquilo Septẽtrio & Auster conveniunt, fiunt pluviæ: |
| 19 | 14 | Conversio & hyemis medium. |
| 20 | 13 | Aquilo & Auster, Cancri medium occidit. Aquarius se prodit. |
| 21 | 12 | Aquarius totus emergit. Aspirat Africus & pluit. |
| 22 | 11 | Fidicula cum Cancro occidit. Vespere [pluit. |
| 23 | 10 | Aquilo flat cum pluvia. |
| 24 | 9 | Hyemat dies Aquilo & Vulturnus sæviunt |
| 25 | 8 | Tempestas turbidior. Iidem venti. |
| 26 | 7 | Hyemat, iidem venti Fidicula occ. incipit |
| 27 | 6 | Astrum clarum in pectore Leonis occ. incipit. Fidicula vespere occid. flat Aquilo, quandoque pluit. |
| 28 | 5 | Ventorum concursus cum nivibus. |
| 29 | 4 | Delphinus occidere incipit. |
| 30 | 3 | Fidicula circa primam facem ex parte occidere incipit. vehemens Aquilo cum imbre. |
| 31 | Prid. | Imbres cum nivibus permixti. |

## *Calendarium Vet. Rom.*

MEs. Iani. Dies 31. Non. Quint. Dies Horarum VIII.S. Nox hor. XIV. S. Sol Capricor. Tutela Iunonis. Palus aquitur. Salix Harundo cæditur; Sacrific. Diis Penatibus.

## *Observationes Rusticæ.*

CAl. Ian. Serotina bellum. venti sub noctem pestem. serenitas abundantiam piscium promittunt. Mensis initium & finis seneriora annum universum felicem signant. Circa Cal. Ian. ligna præcisa non putrescere ajunt, imo pene lapidescere, nec vermibus deinceps fore obnoxia. Cæterum à Festo Nativita-

tivitatis dies singulos, ad menses referentes rustici, primam Ianuarij, quæ est Octava Nativitatis Augusto aſsignant, & hunc illius serenitate & qualitatibus metiuntur. Ita 2. Ian. Sept. 3. Octob. 4. Nov. 5. Decemb. accomodant. Inde à sexta Ianuarij usq; ad duodecimā duplicato mensiū numero, diem Epiphaniæ Ian. & Feb. sequentē Mart. & Apr. &c. assignāt.

Cæterū ex solis fulgore primâ Ianuarij. copiā piscium, secundâ eodē lucente fœcunditatē oviū; tertiâ tempestatū multitudinē & pericula; quartâ nebulosum & pesti obnoxiū annū; quintâ bellis inquietū fore præsagiunt. Quæ omnia in Dei unius manu & voluntate sita credimus, & prout ipsi placuerit, acceptamus.

22. Ian. Festo S. Vincentij serenitas abūdātiā vini ac frumēti indicat. Rusticæ Minervæ hi sunt versiculi.

Vincentij Festo, si sol radiat memor esto,
Tum magnum fac Vas, tibi nam vitis dabit uvas.

Idem de Conversione S. Pauli.

Clara dies Pauli bona tempora denotat anni.
Si fuerint venti designant prælia genti.
Si fuerint nebulæ, pereunt animalia quæque.
Si nix vel pluvia, tūnc fient tempora cara.

Cæterum calor Ianuarij non commendatur.

Observanda autem singulis mensibus Luna prima, sive ut pluribus placet tertia, quarta ac quinta, sic intelligendo de quarta vulgare illud:

Quarta qualis tota talis.

Et solēt sane primā Ianuarij, cæteræ mensiū imitari.

## Februarius mensis.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Kal. | Obscurum astrum apparet. Auster & Vulturnus flant. Fidicula occidere incipit. |
| 2 | 4 | Aër crassus, Favonius flare incipit. |
| 3 | 3 | Medium Leonis cum fidicula occ. Septentriones & Aquilo flant. |

Del-

| | | |
|---|---|---|
| 4 | Prid. | Delphinus occ. Auster vesperi pluit. |
| 5 | Non. | Zona Orionis emergit. Favoni⁹ turbat aërē |
| 6 | 8 | Fidicula occ. Favonius ab Occasu flat. |
| 7 | 7 | Veris initium. Favonius spirat. |
| 8 | 6 | Favonius & Aquilo. |
| 9 | 5 | Obscurum Astrum. Emergit Aquarius. |
| 10 | 4 | Septentrio cum Favonio. interdum pluit. |
| 11 | 3 | Subsolanus spirat. Arcturus oritur. |
| 12 | Prid. | Ventorum concursus & pugna. |
| 13 | Idus. | Sagittarius Vespere occ. tempestas aspera. |
| 14 | 16 | Crater Vesperi oritur. Mutatis ventis spirat Auster. |
| 15 | 15 | Sol in piscibus. hyemat aer. |
| 16 | 14 | Septentrio cum Austro. Sol novus. |
| 17 | 13 | Virgo occ. juxta Geminos. Auster flat cum Favonio & Aquilone. |
| 18 | 12 | Malus Vespere occ. Virgo occ. in c. flat. Favon. |
| 19 | 11 | Septentrio & Auster. Malus occ. |
| 20 | 10 | Aquilo pluviosus. Leo occ. Aquilones Chelidonij dicti per dies dein quatuor flant. Hyrundo apparet. |
| 21 | 9 | Arcturus circa primam Vigiliam occ. incipit. spirat Favonius nox nubila. |
| 22 | 8 | Halcionæi appellati dies. |
| 23 | 7 | Corus & Aquilo simul flant. |
| 24 | 6 | Aquari⁹ oririri incipit. hyemat. matutino. |
| 25 | 5 | Arcturus emergit & pluit. |
| 26 | 4 | Arcturus omnino oritur matutino. |
| 27 | 3 | Malus vesperi occidit. |
| 28 | Prid. | Favonius late spirat. Vernus est dies. |

*Calendarium Vet. Roman.*

MEs. Febr. Dies XXVII. Non. Quint Dies hor. X. S. Nox hor. XIII. S. Sol Aquario. Tutela Neptuni. Segetes sarriuntur. Vinearum superficiū colitur. Harundo incenditur. Lupercal. Parental. Cara. Cogna Terminal.

## *Observationes Rusticæ.*

FEsto Hypapanti nõ dabis lumen cœnanti. Ob lucem diei paulatim se extendentis. Sole micante die Purificante, nix erit maior quam ante, quod tamen ciceris copiam notat. Februarius calidior Martium frigidiorem signat. Observant coloni feriam tertiam Bachanal. & è solis constanti luce Iejunii quadragesimalis universi decursum metiuntur.

Circa 22. mensis frigus constans, continuandam hyemem denotat. Inde: Cathed. S. Petri 40. dies rigidos & totidẽ S. Matthias denunciant. Hic rumpere glaciem dicitur, & nisi reperiat afferre. Cavendam nunc febrim medici, & stercorandum rustici monent. Aucupes pinguiores aves sequututas nives præsagire volunt, ideoque sese infercire.

## *Martius mensis.*

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Kal. | Auster & Africus simul spirant. |
| 2 | 6 | Vindemitor se prodit. Aquilo gelidus, Arcturus matutino occidit. |
| 3 | 5 | Aer nimbosus & pluit. Arcturus emergit elevato sole & flat Aquilo. |
| 4 | 4 | Arcturus similiter emergit. |
| 5 | 3 | Idem emergit interdiu. |
| 6 | Prid. | Aquilo flat, nubilum cœlum. Dies auspicatus sydus novum. |
| 7 | Non. | Equus occ. mane, flat Aquilo, corona mane occultatur. Aquarum de cœlo pluvies |
| 8 | 8 | Marinæ aves apparere incip. Aquilo & Septentrio Principium Veris. Sol medium piscium obtinet. Equus occ. |
| 9 | 7 | Milvus appar. inc. flat Auster. piscis in tergore matutino occultari incipit. |
| 10 | 6 | Equus occ mane. Milvus de sublimi deorsum vergit. Vindemitor occ. Arcturus emergit. flat Aquilo. |

Hyemis

| | | |
|---|---|---|
| 11 | 5 | Hyemis abſceſſio. Aquilo in Sept. mutatur |
| 12 | 4 | Deſinit Piſcis à tergo ie elevari. Auſter vel Septentr. |
| 13 | 3 | Argo navis emergit veſpere. Leonis cauda. Favonius & Auſter flant. hyemat dies. |
| 14 | Prid. | Aquilo per totnm flat diem. |
| 15 | Idus. | Aquus occidit. Aquilo flat gelidus. |
| 16 | 17 | Sol in Ariete. Ciconia apparet & mare tranſmittit. flat Favonius. |
| 17 | 16 | Inconſtantes venti. Aquilo ſpirat. |
| 18 | 15 | Auſter flat. Miluus diluculo apparet. |
| 19 | 14 | Aquilo ſerenus ſpirat. |
| 20 | 13 | Equus mane occ. Aquilo vel Sept. flant. |
| 21 | 12 | Avis in latus emergit. Pluit vel ningit. |
| 22 | 11 | Cancer tergore oritur. Auſter flat. |
| 23 | 10 | Æquinoctium. Pluit, interdum tonat. |
| 24 | 9 | Septentrio & Aquilo. Equus mane occidit. |
| 25 | 8 | Piſces tergore emergũt. emergit mane Aries cũ mari turbati aëris. nix cũ imbre. |
| 26 | 7 | Æquinoctium Vernum. pluit interdum (tonat. |
| 27 | 6 | Nox & dies æquales. |
| 28 | 5 | Scorpius occ. miſcẽt pluv. & tonitru vẽti. |
| 29 | 4 | Scorpius occ. Septentrio movet pluvias. |
| 30 | 3 | Auſter flat & pluit. |
| 31 | Prid. | Ventorum procellæ & ſæpe pluit. |

## *Calendarium Vet. Rom.*

MEs. Mar. Dies XXI. Non. Sept. dies hor. XII. nox hor XII. Æquinoct. VIII. Cal. Apr. Sol Piſcibus. Tutela Minervæ. Vineæ & pedamina in paſtino putantur. Trimenſtr. ſeritur. Iſidis Navigium Sacrum Mamur. Libera Quinq.

## *Obſervationes Ruſticæ.*

MArtius ſiccus, Aprilis humidns, maius frgidiusculus copiam frumenti vini & fœni promittunt, ut

at & tonitra Martii ubertatem. Quot Martius nebulas, tot imbres tempestuosos annus habebit, quos item rores, tot à Paschate pruinas, in Augusto nebulas numerabis. Sub 12. Mart. vel 17. Ciconiæ, sed plerumq; tristi cum tempestate revertuntur. Festi Annunciationis ante solis exortum serenitas felicitatẽ anni certã nunciare quibusdam visa. Grues & anates maturè advolantes, æstatis propinquitatem notãt.

*Aprilis mensis:*

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Kal. | Scorpi⁹ occ. Sol diei 1. partẽ addit, Aquilo aëra turbat. Vergiliæ oriri & præsignari |
| 2 | 4 | Nebulosus aer per omnes terras. [incipiũt |
| 3 | 3 | Vergiliæ occidunt vespertino. |
| 4 | Prid. | Flat Africus. |
| 5 | Non. | Favonius spirat. |
| 6 | 8 | Suculæ emergunt, pluviæ ab Austro. |
| 7 | 7 | Auster flat. Vergiliarum reliquum occidit |
| 8 | 6 | Favonius flat matutino. Vergiliæ ocℓidũt |
| 9 | 5 | Australes procellæ. |
| 10 | 4 | Aquilo vehemens. Vesper pluviosus. |
| 11 | 3 | Frigidi venti. & pluit. |
| 12 | Prid. | Suculæ occultantur. |
| 13 | Idus. | Aquilo flat, parvum Præsepe oritur. |
| 14 | 18 | Obscurum astrum. Venti & imbres. |
| 15 | 17 | Suculæ occ. frigidi venti. Perseus oritur. |
| 16 | 16 | Suculæ occ. spirat Favonius. |
| 17 | 15 | Sol in Tauro. Suculæ occultantur. |
| 18 | 14 | Africus flat. |
| 19 | 13 | Suculæ penitus occ. Africus flat vesperi. |
| 20 | 12 | Favonius spirat. |
| 21 | 11 | Tauri caput occidit & pluit. |
| 22 | 10 | Vergiliæ oriuntur. Favonius spirat. |
| 23 | 9 | Fidicula circa primam facem apparet. |
| 24 | 8 | Fidicula cernitur & pluit. |

Præ-

| | | |
|---|---|---|
| 25 | 7 | Præſepe emergit deſinit Ver. |
| 26 | 6 | Suculæ penitus occ. & Veris converſio. |
| 27 | 5 | Auſter flat. |
| 28 | 4 | Auſtrina dies pluvia. |
| 29 | 3 | Hædi oriuntur. Auſter flat matutino. |
| 30 | Prid. | Canis occultatur Veſperi Aer turbatur ab Auſtro, & Aquilo ſimul permiſcet. |

## *Calendarium Vet. Rom.*

MEs Apr. Dies XXX. Non. Quint. Dies hor. XIII. S. Nox hor. X. S. Sol Ariete. Tutela Veneris. Oves luſtrantur. Sacrum Patriæ. Item Serapi.

## *Obſervationes Ruſtica*

APrilem humidum amant ruſtici. Palmæ ut plurimum in nivibus, ſi Purificatio in floribus. Palmarum ſerenitas ubertatem ſignat; Pluviæ Paraſceveos ſiccitatem anni & fertilitatem. Paſchatis pluviæ pabuli inopiam & ſiccitatem; ſerenitas copiam & ubertatem promittunt.

## *Majus menſis.*

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Kal. | Canis occultatur. rores deſcendunt. |
| 2 | 6 | Suculæ cum Sole oriuntur. |
| 3 | 5 | Centaurus apparet totus. Spirat Favonius |
| 4 | 4 | Scorpius ſurſum emergit. flat Aquilo rores (cadunt. |
| 5 | 3 | Fidicula oritur matutino. |
| 6 | Prid. | Dimidium Scorpionis occ. |
| 7 | Non. | Vergiliæ mane oriuntur. Spirat Favonius. |
| 8 | 8 | Principium Æſtatis. Favonius prævalet. |
| 9 | 7 | Eodem flat modo Favonius. |
| 10 | 6 | Fidicula oritur. Suculæ occ. caput Tauri (apparet. |
| 11 | 5 | Vergiliæ apparent. |
| 12 | 4 | Vergiliæ oriuntur. Flat Auſter. |

Sucu-

| | | |
|---|---|---|
| 13 | 3 | Suculæ occ. Auſtrini flatus. |
| 14 | Prid. | Scorpius occ. Fidicula mane oritur. |
| 15 | Idus. | Cancer exoritur. flat Auſter. |
| 16 | 17 | Initium Æſtatis. |
| 17 | 16 | Procyon(quidã Caniculam dicunt)occid. |
| 18 | 15 | Sol in Geminis. |
| 19 | 14 | Auſter flat Veſperi. |
| 20 | 13 | Suculæ oriuntur, flat Aquilo. |
| 21 | 12 | Arcturus occidit. Aër turbatur. |
| 22 | 11 | Sagittarius occidit. flat Auſter. |
| 23 | 10 | Gemini oriuntur & Aquila. |
| 24 | 9 | Suculæ oriri incipiunt & pluit. |
| 25 | 8 | Capella oritur matutino. flat Aquilo. |
| 26 | 7 | Taurus occidit. Auſter & Aquilo flant. |
| 27 | 6 | Auſter ſpirat. |
| 28 | 5 | Fidicula oritur matutine & flat. |
| 29 | 4 | Auſter vehemens flat. |
| 30 | 3 | Vergiliæ exoriuntur. Imbres cum tonitru. |
| 31 | Prid. | Tempeſtas aſpera. hyemat Aër. ingentia veſperi tonitrua moventur. |

## *Calendarium Vet. Roman.*

MEs. Mai. Dies 31. Non. Septim. dies hor. XIV. S. Nox hor. IX. S. Sol Tauro. Tutela Apollinis Segetes runcantur, oves tondentur, lana lavatur. Iuvenci iniant. Iuru Abu-Secatur. Segetes luſtrantur Sacrum Mercurij & Minervæ.

## *Obſervationes Ruſticæ.*

MAjus frigidiuſculus non frigidus amatur. Aſcenſionis vel modicæ pluviæ pabuli inopiam, ſerenitas copiam, Pentecoſtis pluviæ nil boni ſignant, Sub, Vrbani Plejadum exortu pluviæ Viti peſtiferæ, eidem feſto Authumnus ſe æquat. Maji tonitrua ſterilitatem indicant.

Iunius

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Kal. | Suculæ totæ emergunt. Auſter flat. |
| 2 | 4 | Aquila oritur, aëris tempeſtas. flat Favoni⁹ |
| 3 | 3 | Auſtrales procellæ cum tonitruis. |
| 4 | Prid. | Auſter flat & pluit. |
| 5 | Non. | Aquilo exoritur, flat Auſter & pluit. |
| 6 | 8 | Aquilo flat & pluit. |
| 7 | 7 | Arcturus mane occidit. Favonius ſpirat. |
| 8 | 6 | Delphin⁹ emergere incipit. Arcturus occ. |
| 9 | 5 | Aquilo flat. modice pluit. |
| 10 | 4 | Pluvioſus aer cum tonitru. dies Auſtralis. |
| 11 | 3 | Turbulentum cœlum cum tonitruis. |
| 12 | Prid. | Favonius vel Corus flat & tonat. |
| 13 | Idus. | Delphinus emergit. Auſter flat. (cipia. |
| 14 | 18 | Orionis humeri elevantur. Æſtatis prin- |
| 15 | 17 | Obſcurum Aſtrum. Favonius & Auſter. |
| 16 | 16 | Aeris tempeſtas & Aquilonij flatus [ſtro. |
| 17 | 15 | Orionis humeri apparent. Favoni⁹ cũ Au- |
| 18 | 14 | Sol in cancro. Orion exoritur matutino. |
| 19 | 13 | Auſter cum Favonio. pluit & tonat. |
| 20 | 12 | Serpentarius occidit matutino. |
| 21 | 11 | Auſter cum Aquilone ſpirat. |
| 22 | 10 | Exortus Orionis. |
| 23 | 9 | Obſcuri Aſtri ortus. Calorum intenſio. |
| 24 | 8 | Æſtivus cardo. momẽtanea aeris turbatio. |
| 25 | 7 | Africus & Favonius ſimul ſpirant. |
| 26 | 6 | Breviſſima nox. Orion oritur. |
| 27 | 5 | Pluit veſperi. Canis apparere incipit. |
| 28 | 4 | Ventorum conflictus. |
| 29 | 3 | Canis oritur mane Zona Orionis apparet. |
| 30 | Prid. | Arcturus occidit mane. aeris intemperies. |

## *Calendarium Vet. Roman.*

MEs. Iun. Dies 30. Non. Quint. Dies hor. XV. Nox hor. IX. Solſtit. VIII. Kal. Iul. Sol in Geminis.

Tutela Mercurii. Fœnisic. Vineæ occantur. Sacrum Herculi, Sacrum Martis & Lunæ.

*Observationes Rusticæ.*

MAji pluvias libenter imitatur Iunius, quæ nisi nimiæ, implent horrea. Nicomedis & Medardi serenitas celebrantur plurimum. Medardi 4. hebd. imitantur: Corporis Christi serenitas laudatur. Pluvias S. Ioannis 40. dies pluvii sequuntur, certa nucum pernicies.

*Iulius.*

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Kal. | Aer ab Aquilone turbatur. |
| 2 | 6 | Obscurum Astrum. Auster flat vel Favoni[9] |
| 3 | 5 | Austrina dies & turbatio aeris. |
| 4 | 4 | Orion orit. Ciconia occidit. flat Favonius. |
| 5 | 3 | Medium Cancri oritur. |
| 6 | Prid. | Etesiæ flant, & cum Austro Aquilones. |
| 7 | Non. | Corona occ. matutino. flat Auster. |
| 8 | 8 | Cepheus oritur. Austrina aeris turbatio. |
| 9 | 7 | Orion totus emergit. Flat Auster. |
| 10 | 6 | Etesiarum prodromi flatus spirant. |
| 11 | 5 | Imbres cum tonitribus. flat Aquilo. |
| 12 | 4 | Orion totus oritur mane. prodromi flatus |
| 13 | 3 | Africus flat turbulentus. [crescunt. |
| 14 | Prid. | Aquilo flat. |
| 15 | Idus. | Canicula oritur. Etesiæ invalescunt. |
| 16 | 17 | Orion oritur. Aquilo violentus. |
| 17 | 16 | Æstatis medium. Aquilo algentior. |
| 18 | 15 | Favonius & interdum Auster. Canis mane oritur Etesiæ amplius invalescunt. |
| 19 | 14 | Orion oritur. flat Corus. Canis oritur. |
| 20 | 13 | Sol in Leone. Canis oritur. Flat Corus. |
| 21 | 12 | Etesiæ cum aliis ventis per dies 21. flant. |
| 22 | 11 | Prodomi flatus latè spirant. |

Cancer

| | | |
|---|---|---|
| 23 | 10 | Cancer totus cũ Leone oritur. Aquila oc. |
| 24 | 9 | Leo & Canis cum ſole oriuntur. Cancer deſcendit. (Auſter. |
| 25 | 8 | Gemini incip. occ. Canis emergit. Flat. |
| 26 | 7 | Caligo arenoſa. Aquila occ. Leo oritur. |
| 27 | 6 | Canicularis æſtus. ( Auſter |
| 28 | 5 | Vehemens calor. Eteſiæ vehementes. |
| 29 | 4 | Lucida ſtella in Leonis pectore oritur. Aquilo egelidus propter æſtum. |
| 30 | 3 | Autumnales fructus apparere incipiunt. Aquila mane occ. fit aer turbidus. |
| 31 | Prid. | Auſter cum Africo ſimul ſpirant. |

## *Calendarium Vet. Rom.*

MEs. Iul. Dies 31. Non. Sept dies hor. XIV. S. Nox IX. S. Sol Cancro. Tutela Iovis. Meſſes. Hordear. & Fabaria. Apollinar. Neptunal.

## *Obſervationes Ruſtica.*

MArgaris os Canis eſt, caudam Laurentius addit. 2. Iulii pluvia 40 dies ſimiles conducit. S. Iacobi ante Meridiem, ſignat tempus ante Nativit. poſt meridiem, poſt Nativ. ſerenitas frigus, pluviæ calorem, inconſtans tempeſtas optimam mediocritatem. Canis ſtella in ortu turbida, peſtem prænunciat.

## *Auguſtus menſis.*

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Kal. | Aquila mane occ. flat Africus. Arentes æſtus. |
| 2 | 4 | Aer Auſtrinus. Aquila occidit. |
| 3 | 3 | Auſtrina dies. |
| 4 | Prid. | Leonis medium oritur. Arbor biduũ apparet. Auſter nimboſus vehementer flat. |
| 5 | Non. | Corona occ. Leonis med. oritur. Auſter vehementior. Grues apparent. |
| 6 | 8 | Fidicula cõtrahitur. Auſtrina æſtuoſa dies. Orionis. |

| | | |
|---|---|---|
| 7 | 7 | Orionis med. occultatur. dies nebulosa & æstuosa. (Orionis med. or. |
| 8 | 6 | Leo oritur. ingens æstus nebulosus aer |
| 9 | 5 | Obscurum Astrum. Lenis Septentrio. æstus mediocris. (calores. |
| 10 | 4 | Lunaris fere defectus. Auster & Aquilo. |
| 11 | 3 | Fidicula mane occ. Autumnus inchoat. Venti concurrunt. |
| 12 | Prid. | Ventorum conflictus & pugna. |
| 13 | Idus. | Delphinus cum Lepore occidit. |
| 14 | 19 | Æstuosi & squalentes calores. |
| 15 | 18 | Obscurum Astrum. Favonius & Auster. |
| 16 | 17 | Delphinus mane occidit. |
| 17 | 16 | Autumni initium. |
| 18 | 15 | Fidicula occidit. Flat Aquilo. |
| 19 | 14 | Delphinus occultatur. Æstus mediocris. |
| 20 | 13 | Sol in Virg. Fidicula mane occ. Auster. |
| 21 | 12 | Sol in tota Virgine. (pluit. tonat. |
| 22 | 11 | Virgo exoritur. |
| 23 | 10 | Septentrio lenis. Virgo tota oritur. Sere- |
| 24 | 9 | Virgo exoritur. Flat Aquilo. (nitas. |
| 25 | 8 | Etesiæ ponunt Aquilo frigidior occurrit. |
| 26 | 7 | Delphinus oritur. Flat Auster. |
| 27 | 6 | Vindemitor emergit. Auster simul & Fa- |
| 28 | 5 | Virgo apparere incipit. (vonius. |
| 29 | 4 | Favonius lenis spirat. |
| 30 | 3 | Virgo oritur. Favonius flat molliter. |
| 31 | Prid. | Andromeda exoritur. |

## *Calendarium Vet. Roman.*

MEs. Aug. dies XXXI. Non. Quint. Dies hor. XIII. S. Nox hor. X. S. Sol Leone. Tutula Cereris. Palus paratur; Messes Frumenta. Stipulæ incenduntur. Sacrum Spei. Dianæ. Saluti. Vulcano.

*Obser-*

## *Augustus.*

### *Observationes Rusticæ.*

SErenitas Aug. vino utilis maximé sub Laurentij, uvæ tunc maturæ præstantiam vini, Assumptio augustior etiam copiam notat. S. Bartholomæi autumnus imitatur.

## *September.*

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Kal. | Andromeda oritur, imbres & tonitru: flat Vulturnus. inconstantes venti. |
| 2 | 6 | Australis piscis non amplius occultatur. |
| 3 | 5 | Tonat & pluit. (occultatur, |
| 4 | 4 | Arcturus cum Vindemitore oritur. Malus |
| 5 | 3 | Mercurij domicilium Favonis. Venti varij. |
| 6 | Prid. | Equus exoritur. (pluviæ. |
| 7 | Non. | Capella emergit, Africus vesperi & pluit. |
| 8 | 8 | Arcturus apparet. flat Aqu quandoq; tonat |
| 9 | 7 | Virginis medium oritur. Favonius cum A- |
| 10 | 6 | Idem aeris status. (frico. |
| 11 | 5 | Similiter. |
| 12 | 4 | Arcturus exoritur. |
| 13 | 3 | Arcturo oriente imbres cadunt. |
| 14 | Prid. | Vergiliæ cum Equo oriuntur. |
| 15 | Idus. | Hirūdines discedūt Capella oritur. Pluit. |
| 16 | 16 | Duodecatemorion, id est XI. pars autumni nunc incipit. |
| 17 | 15 | Favonius latè spirat cum Africo. |
| 18 | 14 | Piscis oritur. Septentrio ponit. |
| 19 | 13 | Sol in Libra. Crater apparet. Arcturi med. |
| 20 | 12 | Arcturo oriente imbres copiosi. (app. |
| 21 | 11 | Æquinoct. Autumnale. Pisces occidunt. |
| 22 | 10 | Argo descendit. Turbatio aeris pluviosi. |
| 23 | 9 | Pisces occidunt. Austrinæ pluviæ, ventorum turbatio. tempestates maris. |
| 24 | 8 | Lunaris defectus occurrit. Centaurus oritur. |

Nebu-

| | | |
|---|---|---|
| 25 | 7 | Nebulosus & turbulentus aer. |
| 26 | 6 | Hœdi oriuntur. Flat Auster vehementer. |
| 27 | 5 | Virgo desinit emergere. Vergiliæ mane & vespere apparent. Hœdi cum Sole oriuntur. Procellæ maris. |
| 28 | 4 | Auster vehemens. tempestates horridæ. |
| 29 | 3 | Vergiliæ mane apparent. Auster pluvius. |
| 30 | Prid. | Capella emergit usq; ad Vergil. occ. Vesp. |

## Calendarium Vet. Roman.

MEs. Sept. Dies XXX Non. Quint. Dies hor. XII. S. Nox hor. XI. S. Æquinoct. VIII. Cal. Oct. Sol Virgine. Tutela Vulcani. Dolia picantur. Poma leguntur, Arborum oblaqueatio. Epulum Minervæ.

## Observationes Rusticæ.

S. Egidius serenus 4 hebd. serenat. Ex serenitate Autumni fit hyems vẽtosa Circa S. Michaelis ex copia pomi quercini multũ fore nivis ante Navit. creditur. Pomis apertis ex integritate æstas fertilis, ex putredine pluviosa & infœcunda, è muscis, mediocris, ex araneis sterilis, è vermiculis, copiosa fore speratur. vacuitas pestem, macredo siccitatem indicat.

## October.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Kal. | Vergiliæ in Oriente apparent. Flat Auster mane. |
| 2 | 4 | Austrini flatus & Vergiliarum ortus. |
| 3 | 3 | Heniochus occ, ab Aquilone tonat. |
| 4 | Prid. | Hædi oriuntur. Pluit. |
| 5 | Non. | Corona emergit. Conversio est Æstatis. |
| 6 | 8 | Arietis medium occidit cum Scorpione. |
| 7 | 7 | Eadem significatio. |
| 8 | 6 | Corona cum hædis oritur, aer turbatur. |
| 9 | 5 | Hædi cum Vergiliis emergunt. flat Africus |

Libra

| | | |
|---|---|---|
| 10 | 4 | Libra oriri incipit. Favonius ſpirat. |
| 11 | 3 | Corona mane oritur. Venti cōmutantur, aſpera in mari fit hyems. |
| 12 | Prid. | Vergiliæ oriuntur. Flat Auſter. |
| 13 | Idus. | Corona emergit. Aeris mutatio & tumult. |
| 14 | 19 | Aquilo immenſus flat. |
| 15 | 18 | Autumni medium. Flat Auſter. |
| 16 | 17 | Orion emergit, rorulentus eſt aer. |
| 17 | 16 | Eadem quæ prius ſignificatio. |
| 18 | 15 | Triſtis & nubilus dies. |
| 19 | 14 | Sol in Scorpione. Favonius ſpirat. |
| 20 | 13 | Vergiliæ occ. aëris turbatio. |
| 21 | 12 | Similiter. ſed & pluit. |
| 22 | 11 | Tauri cauda occidit. Auſter pluvius. |
| 23 | 10 | Scorpius occidit. Aquilo flat. Tempeſtas maris. |
| 24 | 9 | Vergiliæ occ. |
| 25 | 8 | Centaurus occidit matutino. |
| 26 | 7 | Scorpii dimidia cauda occidit. |
| 27 | 6 | Suculæ occ. gelidus Aquilo. Aſpera mari hyems. |
| 28 | 5 | Vergiliæ & Orion omnino occidunt. |
| 29 | 4 | Arcturus occultatur. vehementes venti. |
| 30 | 3 | Caſſiopea occultari incipit. |
| 31 | Prid. | Orion & Aquila occidunt omnino Veſperi. Fidicula oritur. |

## *Calendarium Vet. Rom.*

MEs. Oct. Dies 31. Non. Sept. Dies hor. X. S. Nox hor. XIII. S. Sol Libra. Tutela Martis. Vindemia. Sacrum Libero.

## *Obſervationes Ruſticæ.*

ARbores ſerius orbe foliis, grande hyemis frigus, folia enim diſſipata fertilitatem ſequentis anni notant.

tant Arbores pomiferæ plantandæ, post arborum despoliationem.

## November.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Kal. | Vergiliæ occ. Arcturus occultatur. Pruina aëris ad frigora conversio. |
| 2 | 4 | Venti frigidi, & pluit. |
| 3 | 3 | Fidicula mane oritur. Flat Aquilo. |
| 4 | Prid. | Auster & Favonius cum imbribus. |
| 5 | Non. | Fidicula mane apparet. Flat Aquilo. |
| 6 | 8 | Arcturus mane occidit. Nebulosus aer. |
| 7 | 7 | Vergiliæ & Orion occultantur. Flat Aqui- |
| 8 | 6 | Turbidus & molestus aer. (lo |
| 9 | 5 | Clarum Scorpionis signum: & hyemalis |
| 10 | 4 | Hyemis initium (cardo |
| 11 | 3 | Vergiliæ occultantur. |
| 12 | Prid. | Media Scorpionis stella emergit. |
| 13 | Idus. | Vergiliæ & Orion occ. mane. |
| 14 | 18 | Scorpius mane occ. |
| 15 | 17 | Fidicula mane oritur. Vulturnus Auster |
| 16 | 16 | Vt heri simul flant Venti. (& Boreas. |
| 17 | 15 | Tempestuosa dies. Auster supervenit. |
| 18 | 14 | Sol in Sagitario Orion cum fidicula orit. Aeris tempestas existit. |
| 19 | 13 | Tauri cornu cum sole occidit, flat Aquilo |
| 20 | 12 | Horrida tempestas. |
| 21 | 11 | Suculæ cum Leopore occidunt mane. |
| 22 | 10 | Gelida pluvia. |
| 23 | 9 | Tauri cornua occidunt. (rores. |
| 24 | 8 | Initium hyemis frigora incipiunt. gelidi |
| 25 | 7 | Sol in prima Sagitarii portione. |
| 26 | 6 | Vti heri. |
| 27 | 5 | Canis occidit. Austrina dies & pluit. |
| 28 | 4 | Canis occultari incipit, nebulosus aer. |

Canis

| | | |
|---|---|---|
| 30 | 3 | Canis mane occidit. Africo flante pluit. |
| 31 | Prid. | Orion occ. Favonius spirat, & flante Austro pluit |

## *Calendarium Vet. Roman.*

MEs. Nov. dies XXX. Non. Quint. Dies hor. IX. S. Nox hor. XIV. S. Sol Scorpione. Tutela Dianæ. Sementes Triticariæ & Hordear. Scrobatio Arborum, Jovis Epulum, Heurisis.

## *Observationes Rusticæ.*

CIrca Omnium SS. abies incisa siccior hyemis calorem, humidior frigus notat. S. Martini pluviæ & nubes hyemis in constantiam, serenitas constans frigus significat, pluviæ autem sequente mox frigore caritatem. 24. Novemb. Idea est Ianuarij. 25. Februarij juxta Arabum doctrinam.

## *December.*

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Kal. | Turbatur aer. Flat. Septentrio, Orion mane totus occidit. |
| 2 | 4 | Canis occidit. Vesperi flat Septentrio. |
| 3 | 3 | Tempestuosa cum nubibus dies. |
| 4 | Prid. | Sagittarius occidit. Flat Aquilo. |
| 5 | Non. | Per totam diem pluit seu ningit, & flat Aquilo. |
| 6 | 8 | Medium Scorpii emergit. |
| 7 | 7 | Aquila oritur. & flat Africus. |
| 8 | 6 | Scorpius totus emergit. |
| 9 | 5 | Canis oritur mane. Flat Auster. |
| 10 | 4 | Aquilo vehemens. cœlum tempestate caligat. |
| 11 | 3 | Obscurum Astrum. Septentrio & Cæcias perflant. |
| 12 | Prid. | Aquilo, post quem pluvius Auster. |

| | | |
|---|---|---|
| 13 | Idus. | Totus Scorpio oritur. Aufter & Aquilo flant, & pluit. |
| 14 | 19 | Capella occidit. |
| 15 | 18 | Aufter & Aquilo per flant. Turbatio aeris |
| 16 | 17 | Eadem ſignificatio. |
| 17 | 16 | Sol in Capricorno. |
| 18 | 15 | Obſcurum Auſtrum. Ventorum occurſus. |
| 19 | 14 | Capella exoritur. |
| 20 | 13 | Aquila cum Capricorno oritur. |
| 21 | 12 | Incipit flare Aquilo ſuperveniens Auſter totum obtinet diem. |
| 22 | 11 | Aquila exoritur Veſperi. |
| 23 | 10 | Capella Marutino emergit. |

Reliquum deficit. Hæc pro inſtructione Vet. Aſtronomicæ cognitionis, è quibus pro ſitu quisque loci & mutatione Calendarij, ſin minus ſubmetiatur, certè ominetur.

## *Calendar. Vet. Roman.*

MEs. Dec. Dies XXXI. Non. Quint. dies hor. IX. Nox hor. XV. Sol Sagitario. Tutela Veſtæ. Hyemis initium ſive Tropeæ Chimer. Vineæ ſtercorantur. Faba ſeritur. Materias decientes. Oliva legitur. deſunt reliqua.

## *Obſervationes Ruſticæ.*

PEnult. & ultima Dec. & 1. Ian. ligna inciſa indurantur. Tonitrua Dec. ventos. Viriditas Nativit. Paſchatis nives notant. Nativit. antiveſperus & nox cum die ſacra absque nubibus copiam frumenti, vini, frugum & piſcium prænunciant; venti & pluviæ peſtem. Coloni diem Nativit. Ianuario ſequenti, diem S Stephani Februario, & ſic reliquos menſibus adæquant.

Obſer-

## *Observationes aliæ Rusticorum.*

EX Sole: Si clarior oriatur, serenitas. Si pallidior, grandines; Si tetris seu rubris cum nubibus, si pulverentus sive radiis promissioribus, imbres notantur. Radij sub occasum puri & purpurei serenitatem, fracti seu tristes, pluvias signant. Circuli varij ambientes ventos portendunt.

Ex Luna: Triduo ante novi seu plenilunium, fulgor serenior, & circulus item lucidus serenitatem promittunt. triplex seu duplex circulus, ventos prænunciat. Aliàs:

Pallida luna pluit, rubicunda flat, alba serenat.
Quarta qualis tota talis, quod ad tertiam item pleni & novilunij refertur. Proxima à plenilunio dies pluvia plerumque mensem totum pluvium confert.

Ex Stellis; eadem ut è luna. casus apparens, ventos notat.

E nubibus: Si versus Septentr. montibus incumbant, maximè si ab Oriental & Septentr. ventis impellantur, pluvias ominantur. Si à summis se jugis extollant, rigidam tempestatem. Subnigræ & subvirides, fulmina & grandinem ferunt. Nebulæ è sublimi in planitiem desidentes, cœlum serenant.

Ex Iride: Clariore cœlo, ventos hybernos & pluvias metuunt, secus hyberno tempore. Matutinæ pluvias, vespertinæ serenitatem, meridianæ multos imbres versus occasum tonitrua, versus ortum optimam tempestatem præsignant.

E tonitru: A S. Luciæ usque 10. Ianuarij si tonet, indicat Ver ventis obnoxium. Si æstate plus tonet quam fulminet ac fulguret venti item, è contra, imbres notantur.

E signis: Vti se habet tempestas Sole Arietem intrante, & pridie ac postridie; Ita se habebunt Se-

ptember, October & November. Ita Sole in Leonem intrante, respondebunt tres menses hyemales. Similiter ex ingressu Solis in Libram, Verni; in Aquarium autem æstivi menses præcognoscuntur.

Cæterum uti in Liberis, & quæ animum hominis concernunt ac voluntatem, *Astra inclinant, non necessitant*: Ita in motione omnium DEI potius manus attendenda & adoranda.

# CALENDARIUM HISTORICUM,

*Fructu variæ Lectionis instructissimum.*

## JANUARIUS.

PRimus hodie mensium à Numa Pompilio institutus, cum tanquam bicipiti DEO sacer, transacti anni finem, & futuri principia respiciens prospiciensque à Iano cognominaretur. Cæterum mensi huic Iuno præsidebat, ut & Calendis omnibus, inde Calendaris appellata.

### *Cal. Ian.*

A. I. Christus IESUS initium anni SS. Sanguine suo octo dierum puerulus consignat & consecrat, nomenque ab Archangelo Gabriele annunciatum,

IESU

IESV ipsi imponitur. Comitia Cal. Ian. celebrata, & Consules delecti. Senatus Legitimus, & hic semper Calendis, Nonis & Idibus celebratus. Cæteris diebus haberi poterat, nisi Comitiales essent, sed illi neque ex lege, neque more. Sacra Iunioni dies. Iovis & Æsculapii templa sacrata. Triumpharunt L. Marcius Censorinus V. C. 715. & Marius Cons. de Iugurtha. T. Livius, & P. Ovidius nati, item Sigismundus Polon. Rex filius Casimiri. Ipsa die Pertinax. A. C. 195. salutatur Imp. item Romanus Diogenes A. C. 1068. Ingens terræ motus Germaniam concutit, 858. Moriuntur Eudus seu Odo Gall. R. A. C. 898. Premislaus Boëm. R. 1231. Carolus Philippi III. Gall. R. filius 1327. Ludovicus XII. Gall. R. cui hâc ipsâ die 1515. substituitur Francisc⁹ I. Valesius Litterarum Instaurator Nobilissimus. Moritur item Christiernus III. R. Daniæ 1559. 1492. Ferdinandus R. Cathol. Granata potitur.

B. II. Dies ater sive funestus, ut & sequentes 4. quod ijs grandem aliquam cladem Romani accepissent. A. C. 1429. Bœtica universa subactis tandem Mauris, Ferdinando se subdit, & ipse triumphans Granatam invehitur.

C. III. Dies Ater. Nascitur M. Tullius Cicero V. C. 648. quo anno Cimbri Scaurum profligato exercitu captum occiderunt. Moritur Antherus Papa A. C. 238. Nicolaus II. creatur A. 1059. Moritur Philippus V. dictus Longus Gall. R. cui ipsa die succedit Carolus IV. Benedictus Scaliger, dictus belli fulmen nascitur 1447.

D. IV. Dies Ater. Lex Ælia sublata per P. Clodium Trib. quæ 100. annis duraverat. Votum pro salute Principis. A. C. 1428. Fridericus ex March. Misnensi primus Elector Sax cogn. Bellicosus moritur.

E. V. Dies Ater. Cn. Iulius Bubulcus II. Cos. de Lucanis & Brutiis triumphat V.C. 476. A.C. 1066. moritur S. Eduardus Angl. R. 1287. obiit Petrus IV. Arag. R. 1477. Carolus Audax Burgund. D. prope Nanceium miserè occumbit. 1531. Ferdinand. I. Eligitur R. Rom. 1588. moritur Catharina R. Gall. nata Florentiæ Ducissa.

F. VI. Christus à Magis adoratur, & anno æt. 30. baptizatur, aquam eodem die in vinum convertit. Augustus Oriente victo tripliciter triumphat. Dies Ater. Dies Ægyptiacus. A.C. 804. S. Leo III. consecrat Basilicam Aquisgrani. 1258. Richardus Angl. R. & 1292. Adolphus Nassovius Imp. creantur. 1448. Christophorus Palat. Daniæ Rex moritur. 1560. Pius IV. coronatur.

G. VII. V.C. 705. Classicum belli Civilis, Consulibus & Pompeio contra Cæsarem insurgentibus. Iano Patri sacer dies. Nascitur Epicurus Philosophus A.C. 897. Creatur Stephanus VII. 1284. Moritur Carolus Siciliæ R. mærore ob cladem Vesperarum Sicularum. 1536. Prima Sessio Concilij Trident. 1537. Alexander Mediceus confoditur.

A. VIII. Neptuno sacer dies apud Athenienses, ut & quisque mensium octavus dies. Dies ater. Sacrificium Iani. A.C. 1085. Frideric⁹ III. Palat. Com. uxoris adulteræ fraude perimitur: 1198. Moritur Cælestinus III. succedit Innocētius III. 1558. Heinricus III. Gall. R. Caletum recipit. 1595. Moritur Amurathes III. R. & Imp. Turcarum.

B. IX. Compitalia: Festum non quidem statum, sed concipi quotannis solitum. Agonalia celebrata. A.C. 1514. Anna Britannica Vxor 2. Regum Caroli VIII. & Ludovici XII. Gall. R.R. moritur. 1521. Hadrianus VI. creatur.

C. X.

C. X. Media Hyems. Carmentalia, Carmentis Feriæ. A.C. 393. Honorius à patre Theodosio Augustus appellatur. Moriuntur, Vigilius P. P. 555. S. Agatho 662. Ioannes VI. 705. Gregorius X. 1276. Item Ottho D. Brunsuic. 1471. Albertus D. Mechelb. 1547. & Rudolphus II. Imp. 1612. Aurea Bulla primum editur 1356.

D. XI. Carmentalia secundùm Iuthurnæ festum, ejusque ædes in cam. Mar. dicatæ. C. 154. S. Higinus Papa creatur; & eodem die anno 158 moritur. 1400. Gerardus Com. à Schwarzenburg Episc. Herbipol. rebelles profligat 1424. Iacobus Mutius Sfortia, tot Principum domitor in Pescanæ amnis trajectu mergitur. 1531. Ferdinandus I. creatur. Moriuntur: Ioan. Saxon. D. 1531. & Ernestus D. Brunsuic. 1546.

E. XII. Compitalia á Servio Tullo Laribus constituta. A. C. 474. Leo Magnus Imp. decessit. ipsa die A. 888 moritur Carolus Crassus Imp. in summa egestate & anno 1519. Maximilianus I. Imp.

F. XIII. Senatus Legitimus. Iovis statoris festum. Vrdilustrium. Festum tibicinum. V.C. 414. Q. Pub. Philo de Latinis, 460. L. Papirius Cursor Cos. de Samnitibus triumphant. Moritur C. Marius, metu adventantis Syllæ in Pleuritidem incidens. Octavius Augustus dicitur. A. C. 1315. Fridericus Claudus Marchio Misn. telo trajicitur 133 . Moritur Fridericus Pulcher Imp. 1566. Pius V. Pont. creatur. 1571. Ioannes March. Brandeb. catharro suffocatur.

G. XIV. Dies Vitiosus & Ater. Festum Nominis IESV passim celebratur. Theodosius Magnus Imp. creatur 379. Eckehardus dictus Palatinus Monachus Sangallensis moritur, multorum German. Principum mirus Institutor.

A. XV. Carmentalia in hon. Carmentæ Matris Evandri. Porrimæ & Postuortæ festum A. C. 158. Pius I. creatur. Moritur S. Bamba Visigotthorum in Hispania Rex, demum Monachus; prodigiosissimus hostium victor 686.

B. XVI. Concordiæ Festum. Illi hac die à Furio Camillo templum ex Voto conditum. Dies Ægyptiacus. A.C. 379. Theodosius Magnus coronatur. Arcadius à patre Augustus dicitur 402. Creatur Pont. Clemens III. 1188. S. Marcus 336. & S. Fabianus 238. Coronatur Martyrio S. Marcellus 309. Moritur Robertus Siciliæ Rex 1342. Panier Torgam expugnat 1637.

C. XVII. C. Cæs. Octavius iteratis Votis Imp. Aug. salutatur. 398. Theodosius Magnus moritur, qui idem dies olim Galbæ supremus, primus Otthoni fuit. 1305. Rogerius Lauria Aragonum Generalis, bello invictissimus moritur. 1566. Pius V. coronatur. 1574. Stephanus Moldaviæ Princeps Turcos profligat.

D. XVIII. Divus Petrus Romanum Pontificatum auspicatur. A.C. 45. Sisinnius Papa 708. creatur. 838. Ingenti terræ motu Germania concurritur. 1584. Bonna deditione à Bavaro capitur. 1595. Amurathes III. Turcarum Imp. Epilepsia moritur. alij 8. Ian. facitque hoc Veteris styli confusio.

E. XIX. A. Attilius Calatinus Cos. de Pœnis triumphat V.C. 495. Moriuntur Symmachus Papa 514 & Dagobertus I. Gall. Rex 647. Ioannis item Rex Aragonum II. 1479.

F. XX. Nundinæ Gordiani instituto solemnissimæ. Ser. Fulvius Pœtimus, de Cossurensibus & Pœnis navalem triumphum agit V.C. 499. Moriuntur: S. Fabianus PP. 253. & Theophilus Imp. 842. cui hâc

ipsa

ipsa die succedit Michaël Balbus. 972. Donus Papa creatur. 1277. Galeacius Vicecomes nascitur. 1349. Luchinus Vicecomes Mediolan. lento veneno, uxoris scelere perit.

G. XXI. M. Æmilius Paulus de Cossur. & Pœnis navalem triumphum agit V. C. 499. Hadrianus II. PP. creatur A. C. 884. Innocentius V. 1276. Moritur Gelasius II. 1119. Michael Camald. moritur, Auctor Coronæ Domini.

A. XXII. Senatus Legitimus Moritur Paschalis II. PP. 1118. Item Albertus Boius Hollandiæ Comes Ludovici Imp. filius 1404. Matthias Huniades Vngar. Rex eligitur 1458. Ferdinandus V. Rex Cathol. moritur 1516. Ioan. à Leiden sartor Anabapt. Rex forcibibus ignitis laceratur 1536.

B. XXIII. A. C. 671. Moritur Magnus ille Ildephonsus Tolet. Archie. ex mon. Agali. Anchora Fidei appellatus. 1248. Carolus Dyrrachij Dux à Ludovico Vng. R. in ultionem Andreæ fratris perimitur. 1484. Vienna Austriæ à Matthia Vng. R. secundo obsidetur.

C. XXIV. Sementinæ feriæ, non statæ quidem sed indictæ. Philippus Rex Maced. Alexandri Magni parens à Pausania occiditur ante Chr. 334. C. Caligula interficitur A. C. 39. Ælius Adrianus Imp. nascitur A. C. 78. Claudius Imp. A. 43. salutatur, itemque Alexius V. 1204. S. Pontianus PP. creatur 233. Ferdinandus Archidux moritur 1595. Caspar Bambergius Vdenheimium recipit 1635.

D. XXV. Stephanus V. PP. creatur A. C. 817. Gelasius II. creatur 1118. Selymus Imp. Alcairum expugnat 1517. Sigismundus Polon. R. Tartaros profligat 1527. Hermannus Archiep. Colon. Romanæ renuncians Ecclesiæ exauctoratur 1547. Academia

Ienensis fundatur 1548. Maximilianus Archidux victus in Polonia capitur 1588. Moriuntur: Ferdinandus Rex Neapolitanus 1494. & Christinerus Daniæ Rex 27. annis captivus 1559.

E. XXVI. Triumphant: C. Iul. Libo Cos. de Salentinis V. C. 486. Sex. Apulejus de Hisp. 727. C. Iul. Cæs. Dictator 701 A. C. 475. Marcianus Imp. moritur. cui Leo Magnus sufficitur. Fridericus I. Imp. Cremam evertit. 1160. Moritur Henricus VIII. Angl. R. alijs 28. Ian.

F. XXVII. Castoris & Pollucis festum. Charistia inter Cognatos celebrata. A. C. 100. moritur Nerva Imp. succ. Trajanus. Moriuntur item: Vitalianus PP. 669. Tamerlanus Tartar. Imp. 1402. Georgius Castriotus cogn. Scanderbegus 1466. & Petrus de Toleto Prorex Neapol. 1553.

G. XXVIII. P. Clodius à Milone occiditur, ante Chr. 50. P. Corn. Dolabella de Lusitanis triumphat V. C. 655. Moriuntur Carolus Magnus 814 & Ottho III. Imp. 1002. Item Marinus PP. 884. & Paulus V. 1621.

A. XXIX. Equiria in campo Martio. Ludi Natalitij anniversarij Constantini Magni. Moriuntur: Dagobertus Magnus Gall. R. 645. & Robertus Calaber Rex Neapol. 1343.

B. XXX. Pacis festum Moriuntur: S. Felix I. PP. 275. S. Felix III. 492. & Theophilus Iconomachus Imp. 842. Dragutes Pyrata Aphrodisium expugnat 1550 Ioannes de Austria Confœderatos Belgij profligat 1578. Clemens VIII. Pont. creatur 1596

C. XXXI. Penatum Vrbanorum, qui & Patrij dicti, festum. Clodium à Milonianis interfectum nonnulli volunt, alij 28. hujus. S. Felix I. Pont. creatur 272. Moritur Henricus Card. ult. Portugalliæ Rex 1580.

# FEBRVARIVS.

A Februando dictus, quod idem est ac purgare seu expiare, populo per 12. dies continuos, pro impetranda mortuorum Manibus quiete, Sacrificiis intento. Fuit hic mensis, anni olim ultimus, & Neptuno sacer, etsi ut plurimum Iunoni sacra fierent, & inde illa Februalis, seu Februata diceretur.

D. I. Febr. Sacræ Iunoni Calendæ. Iovis & Vestæ Sacra, Lucaria appellata. Sospitæ Festum. Senatus Legitimus. Natalis Herculis alij alias. Catilinaria Conjuratio hâc die exequenda. V. C. 407. M. Valer. Corvus de Volscis. 473. Coruncanius de Vulsinensibus. 488. M. Fab Pictor de Salentinis, & 520. Q. Fab. Max. de Liguribus, triumpharunt. A. C. 283. S. Callistus I. 314. S. Sylvester. & 1119. Callistus II. PP. creantur. 772 Stephanus IV. moritur. Moriuntur item: Ladislaus Vngar. R. 1172. & Carolus IV Gall. R. 1328. Nascuntur: Conradus Celtes 1456. Ioan Trithemius 1462. & Georgius Buchananus 1506.

E. II. Febr. Christus IESVS die æt. 40 in templo præsentatur. Roma à Gotthis tertium capta anno V. C. 1295. A. C. 544. Occasione pestis, à Iustiniano Imper. Festum Purificationis solemne instituitur. 1286. Iacobus Siciliæ R. coronatur. Fridericus Thuringus electus Rom. Imp. moritur 1349.

F. III Senatus Legit. in quo hac die Aurelius Probus in æde Concordiæ Imp. creatus est. Templum Ierosolymitanum hac die absolutum. 865. Moritur Magnus ille totius Septentrionis Apostolus, primus Bremensium ex mon. Corbeiæ Archiep. S Ansgarius.

G. IV. Ludorum Gotthicorum dies I. A. C. 212. Caracalla creatur Imp. Severius Imp. moritur anno 212. Item. Fl. Claudius Imp. post Gallienum 271.

A. V. Augustus Pater Patriȩ appellatus est. S. Eusebius PP. 309. & Clemens IV. 1265. creantur. Mediolanum à Francisco Sfortia 1444. & Belgradum à Turcis 1520. capitur.

B. VI. Ludi Natalitij Anniversarij Alexandri Magni. Severum Imp. aliqui mortui volunt. 1423. Fridericus March. Misn. fit primus suæ familiæ Elector. 1510. Goa Metropolis Indiæ à nostris occupatur.

C. VII. Quartus Ludorum Gotthicorum dies. A. C. 708. Sisinnius Papa moritur. 1550 Iulius III. creatur. 1624. Wilhelmus Bavariæ Dux Maximiliani Elect. parens defungitur.

D. VIII. Ver incipiebat opinione Veterum. Quintus Lud. Gotth. dies Pelagius II. PP. moritur 590. 1080. Henricus IV. Imp. cum Saxonibus confligit. 1578. Ambsterodamum ab Auraico capitur. 1602. Philippus Emanuel Mercurij Dux bello invictissimus moritur.

E. IX. Sextus & ult. Ludorum Gotth. dies Adrianus I. PP. 772. & Gregorius XV. 1621. creantur. 1487. Vlricus D. Wittenberg. nascitur.

F. X. Sergius II Pont. creatur. Lotharius Saxon. Dux. mem. prælio de Henrico IV. Imp. triumphat 1115. Moritur Ioan. Eckius, Lutheri Antagonista.

G. XI. Ludi Genialici. A. C. 435 Pax cum Genserico R. composita. Nonnulli hâc die Victoriam Lotharij celebrant. Elisabeth Henrici VII. Angliæ Regis Uxor moritur. Albertus Archidux Belgij Gubernator designatus Bruxellam solemni pompa invehitur.

A. XII. A. C. 256. Hali Arabs, Mathematicorum sui temporis Princeps nascitur anno 1049. S. Leo IX Com. de Dagsberg. æternum German. decus Pont. creatur. Franciscus Spinola insignis bello Dux moritur

ritur. Ioanna Suffolciæ Duc. ob regnum affectatum decollatur 1554. ætat. 17.

B. XIII. Faunalia primùm Bachanalia hâc & sequenti die solemnius celebrata. Iovis Sacrum. Parentalia. Fabiorum 300. cæde lugubris dies. lætior autem Gallis á Camillo Vrbe ejectis. A. C. 528. Iustinianus Imp. conficiendi Codicis curam suscipit. Moritur S. Gregorius II. 731. & Balduinus III. Rex Hierosol.

C. XIV. Bacchanalia secundum festivius celebrata 1130. Innocentius II. creatur. 1131. Honorius II. moritur. 1185. Balduinus IV. R. Ierosol. moritur.

D. XV. Lupercalia Dies Februatus dictus. Iussu Pop. Rom. M. Antonius Iulio Cæs. Regnum defert, quod ille aspernatur. A. G. 670. Oswius Rex Berniciæ moritur. 1042. Ungari à Bojis cæsi, Adalberto March. duce. 1152. Conradus Imp. moritur. 1563. Mosci Lituaniam occupant. 1638. Dux Weinmarius Alsatiam & Sueviam tentat.

E. XVI. Lupercalia secundùm. 731. Gregorius III. creatur. 858. Benedictus III. obiit. 1486. Maximilianus I. eligitur. 1497. Philippus Melanchton. Confessionis August scriptor nascitur. 1555. Mart. Bucerus exhumatur.

F. XVII. Quirinalia primùm celebrata. Iovianus Imp. religiosissimus immaturè, & repentè moritur 367. alij aliter. Wilhelmus Hassiæ Landgrav. casu equi in venatione extinguitur 1500. Augustus Inf. Saxon. Dux nascitur 1576.

G. XVIII. Feralia sive Manibus Sacra. Fornacalia festa. Lupercalia 2. Triumphant M. Pompilius Lænas de Gallis V. C. 403. L. Fluvius Curvus & Q. Fab. Rullianus de Samnitibus & Apulis 431. Q. Fabius Maximus Gurges de Samnitibus Lucanis

& Brutijs 477. C. Claudius Canina de Samnit. 480. C. Sulpicius Gallus de Illiricis 585. Mutæ festum eodem die celebratum. A. C. 999. Moritur Gregorius V. Pont. Max. Elect. S. R. I. Institutor. & anno 1546. Martinus Lutherus. Maria Stuarta R. Scotiæ decollatur 1587. Franciscus D. Guisius proditorie globo trajicitur.

A. XIX. Charistia 2. celebrata, A. C. 304. Abdicant Diocletianus & Maximianus Impp. succedunt Constantinus Chlorus & Galerius, qua ipsa die A. C. 224. Heliogabalus occisus fuit. Moritur Sabinianus PP. 605. Nicolaus Copernicus 1473. & Franciscus II. R. Gall. 1544. nascuntur. Sigismundus III. Vpsaliæ 1594. R. Suecorum coronatur.

B. XX. Terminalia in hon. Termini DEI, & finis anni expiationem celebrata A. C. 1431. Martinus III. aliis V. PP. & 1437. Iacobus I. Rex Scotiæ. & 1513. Ioannes Rex Daniæ, moriuntur. Franciscus Maria II. Roboreus Dux Vrbani doctissimus nascitur 1549.

C. XXI. Feralia, Infernalia, Lamenta: quibus epulæ ad sepulchra ferebantur. A. C. 271. Claudius Imp. moritur, alij al. 1440. Nascitur Ladislaus Vngar. R. 1513. Julius II. Papa moritur. 1554. Henricus Suffolciæ Dux decollatur. 1595. Ernestus Archidux moritur.

D. XXII. Charistia Cognatorum sacra tertium. 398. Siricius Papa moritur, Martinus II. al. IV. 1281. & Nicolaus IV. 1288. creantur.

E. XXIII. Terminalia iterum. Minervæ captæ festum. 1443. Matthias Corvinus Huniadis filius R. Vngar. nascitur. 1447. Eugenius IV. moritur.

F. XXIV. Regifugium, pulso Tarquinio. Terminalia vetustiora. Annus novus Numæ. Dies Hal-

cionici

-sionici C. Duilius primus navalem triumphum agit de Pœnis & Siculis V.C. 493. P. Corn. Lentulus de Liguribus triumphat 516 Valentinianus Imp. electus anno Bissextili, in sequentem diem differt, quod hæc infausta haberetur. A.C.4 5. Codex Iustiniani primum absolutus & editus est. 1 63 Nascitur Joan. Pius Mirandulanus Comes Concordiæ miraculum eruditionis Francisci Germanus. 1500. Carolus V. Imp nascitur qui eadem die 1525. Gallum vincit & capit. 1548. Electoratus Saxoniæ ad familiam Misnensem transfertur. 1557. Matthias Imp. nescitur. 1558 Carolus V. Imp. per Legatos resignat Imperium.

G. XXV. Valentinianus Imp. heri recusans, nunc acceptat Imperium 365. Geta à Domitiano fratre in sinu matris occiditur, & ab eodem inter Divos refertur, dicente: Sit Divus, modo non vivus. 530. S. Felix eo nomine IV. & 1145 Eugenius III. creantur PP. Lucius II. 1145. moritur 1547. Joan de Austria nascitur Ratisponæ. 1637. Ferdinandus II. Imp. moritur.

A. XXVI. Equiriorum dies I. quibus cursu equorum certabatur. Natalis Constantini Magni, alii al. 1266. Manfredus Siciliæ Rex victus memorabili prælio à Carolo Andegav. in acie occumbit. Bellum Polonicum, quo hâc die Premislaus Silesiæ Dux occiditur 1290. A. C. 1634. Fridlandiæ Dux Comes Wallsteinius, alter Seianus misere perimitur.

B. XXVII. Equiria secundum Ludi Apollinares primum celebrati Odoacer primus Italiæ Rex à Theodorico ad deditionem cogitur A. C. 493. Rogerius Neapol. & Siciliæ Rex moritur 1153. ubique victor. in cujus ense: Apulus & Calabar Siculus mihi servit

& Afer

& Afer. 1551. Martinus Bucerus novi dogmatis auctor moritur. 1594. Henricus IV. Galliarum Rex coronatur. 1596. Henricus Guisius Massiliam Hispanis eripit.

C. XXVIII. Ludi Votivi Romanæ habiti, Lucius Brutus, qui Reges Româ ejecerat, bello contra Tarquinios gloriose occumbit, Primus Coss. Rom. L. Scipio Asiaticus triumphat de Antiocho Rege. A.C. 1024. Benedictus VIII. moritur. 1248 Fridericus II. Imp. ad Parmam profligatur. 1266. Murciensi bello Mauri vincuntur. 1476. Carolus Burgundus Helvetios 500. ad Gransee contra datam fidem suspendit & mergit. 1560. Franciscus, Francisci I. Gall. R. filius summo bonorum luctu veneno tollitur.

XXIX. Anno Bissextili 1024. creatur hâc die summus Pontifex Ioannes XIX. & anno 1528. Albertus Bavariæ Dux, avus Serenissimi Elect. Maximiliani nascitur.

## *MARTIUS.*

UNus Omnium Mensium, ut primus, sic princeps; idem memorabilium rerum, & præcipuorum Christianæ Fidei Mysteriorum prægnantissimus; idem flore Verno lætissimus, illustrissimus, nobilissimus; cujus quidquid edit seu gignit, ea Omnia Vegetiora, lepidiora, insigniora non tam communi hominum æstimatione habentur, quam usu perpetuo comprobantur. Dictus autem est, à Marte Romuli patre, eidemque à filio dicatus, cujus tamẽ antiquitus Minerva Præses fuit illustrium ingeniorum ut mater, sic mensis hic pater, cujus aliàs laudes, peculiari Encomio aliàs tractavimus.

*Cal. Martij.*

D. I. Primus hic dies Mundi conditi, à quo & tem-

temporis, & rerum, & Historiæ Universæ principium, quod nos prolixo tractatu, contra sexcentas aliorum opiniones, constanter & manifesto comprobamus, & cum annorum tum mensium adque dierum calculationes partim refutamus, partim conciliamus. Festum Minervæ. Festum Martis. Matronalia, ob bellum Sabinense per mulieres compositum. Novus ignis in ara Vestæ accensus. Aridis laureis virentes substitutæ in fascibus Consularibus. Ancilia â Saliis circumlata. Vectigalia locata. Minervalia persoluta. Quinquatriorum dies prima. Annæ Perennæ sacrificatum, ut annare & perennare liceret. Diluvium Deucalionis hâc die cœpisse nonnulli volunt, anno mundi 2438. Sylla expugnat Athenas. L. Æmilius Mamercinus & C. Plancius Decianus de Privernatibus V.C. 424. & Q. Luctatius Cerco de Faliscis 512. & M. Cl. Marcellus de Gallis Insubribus & Germanis 531. triumphant. Infaustum Romanis nubere. Martialis Poëta nascitur. Gordianus Imp. moritur A.C. 246. Ioan. VII. Pont. creatur 705. Basilius Imp. 886. extinguitur, ipsa die succedente Leone Philosopho. 1547. Albertus March. Brandeb. victus á Saxone capitur, 1476. Festum Concept. B. M. V. à Sixto IV. confirmatur.

E. II. Cœlum creatum, secunda die & feria orbis conditi Iunoni Lucinæ sacra dies Quinquatria 2. A.C. 483. S. Simplicius Papa moritur. 492. S. Gelasius I. creatur. 1126. Carolus Flandriæ Comes in templo trucidatur. 1241. Gregorius IX. moritur. 1476. Carolus Burgundus ab Helvetiis castris exuitur. 1484. Maria Burgunda Caroli unica filia Maximiliani I. conjux, equi casu collisa, cum tangi a Medicis & aspici recusaret moritur.

F. III. Terra, mare, arbores &c. tertia mundi die

creata. Quinquatriorum dies 3. Ancilia 2. Infausta connubijs dies. 1431 Eugenius IV. & 1513. Leo X. creantur 1605. moritur Clemens VIII.

G. IV. Sol Luna & Stellæ creantur. Quinquatriorũ dies 4. Judus Machabæus Nicanorem triumphat. M. Manlius Torquatus V. C. 512. triumphum agit de Faliscis. A. C. 257. S. Lucius I. PP moritur. 1174. Pataviũ incendio vastatur, exustis 2614 ædibus. Tugium magna parte cum hominibus mergitur 1435. Breda insigni stratagemate à Nassovio capitur 1590. Dies Infaustus & Ater.

A. V. Pisces, aves, & animalia muta creantur. Quinquatriorum dies ultima. A. C. 473. Glycerius Olybrio sufficitur in Imperio. 559 Pelagius I. PP. moritur. 1152. Fridericus I. fit Imp. Theodoricus Italiæ Rex. Odoacrem Collegam convivio exceptum necat.

B. VI. Vnus Omnium dierum facile princeps: quo DEUS ad imaginem suam hominem creavit, in quo Vno, Omnia creata, tanquam in Microcosmo redhibuit, & Vni Omnia, teste David Rege, sub pedibus subjecit. Apollinis Sospitatoris apud Jones & Milesios maxime Festum. Sacra Vestæ apud Romanos. Thesei item illustris memoria, & Pompa puellaris ad templum Apollinis, in honorem Thesei celebrata. Ipsa die C. Iulius Cæsar Pontifex creatus est, quo eodem honore hâc item die Augustus insignitus est. A. C. 222. Monstrum Cæsaris Heliogabalus trucidatur, ipsâ die Alexander Opt. Imp. Mammeæ sanctæ matris filius creatur Augustus. 1116. B. Paschalis II. Investituras ab Heinrico V. extortas solemniter revocat. 1271. Heinricus sive Enzius Friderici II. Imp. filius 22. annis captivus, paulò ante mortem filium suum Bentivolium Bononiensibus

ſibus commendat, à quo illuſtriſſimæ Bentivoliorum familiæ origo, 1447. Creatur Nicolaus V. PP. Naſcitur Franciſcus Mirandulanus, Pici Germanus, virtutis liberaliſſimique ingenij notiſſimum orbi miraculum. 1629. Ferdinandus II. Imp. reſtitutionem bonorum Eccleſiaſticorum datis litteris jubet & promulgat.

C. VII. Sabbathum Orbis primum, quo DEUS requievit ab omni opere quod patrarat, cum pridiè, ſexta nimirum feria ſummis Myſterijs deſtinata, hominem creaſset. Iunonalia ſive Iunonis ſacra. Vejovis item Feſtum. Ludi Martiales ſolemniſsimi. Trajanum nonnulli A. C. 118. hac die extinctum volunt. Antoninus Pius moritur 163. 965. Edicto Mieslai Principis ad ſacra Chriſtiana converſi, per Poloniam idola evertuntur, & Anniverſaria rei memoria ſolemnis jubetur.

D. VIII Dies Ater Romanis. A. C. 483. S. Felix III. PP. creatur. 1096. Gualterus Senſanier, heros maximus, cum exercitu primo Chriſtianorum in Orientem contra Saracenos movet. Fridericus III. Imp Romam, coronam ſuſcepturus, magna pompa invehitur 1452. Franciſcus Sfortia Dux Mediolani incomparabilis Princeps obiit 1466. Tillius Hornium Bambergæ profligat 1632.

E. IX. Salaria à Numa R. inſtituta & honori Martis ſacrata. Arma Ancilia circumlata. A. C. 385. Siricius PP. creatur. & 1144. Lucius II. 1357. Caſtellani Turiaſonem expugnant. 1443. Leonardus Aretinus moritur. 1595. Ioan. Fridericus Saxon. Dux captivus Stiræ in oppido Auſtriæ moritur.

F. X. Æquinoctium novum Anno V. C. 504. Carthaginenſes à C. Lucentio Catulo navali prælio vincuntur, cæſis 1400. captis 32000. T. Manlius

Torqua-

Torquatus de Sardis triumphat V.C. 518. & C. Flaminius 530. de Gallis. 1236. Moritur in carcere Henricus, Friderici II. Imp. filius. 1503. Ferdinandus I. Imp. nascitur. Heliogabalum nonnulli hâc die occisum volunt.

G. XI. Cæteris festum apud Græcos & Romanos, ab his Græcum dictum quod inde translatum esset. A. C. 641. Heraclius Imp. hydrope moritur. 1268. Sextus liber Decretalium à Bonifacio VIII. vulgatur. 1486. Albertus Marchio Brandenburg dictus Achilles German. moritur. 1597. Ambianum stratagemate ab Hispanis capitur.

A. XII. P. Furius Philus de Gallis & Liguribus triumphat V.C. 530. A C. 604. Moritur Magnus Eccles. Doct. Gregorius PP & 1063. Sylvester II. Vrbanus II. creatur 1088. Lotharius III. cum Boëmis confligit 1126. Vladislaus Locticus R. Polon. & Vladislaus R. Vng. & Boëm. moriuntur, ille A. 1333. iste 1516. Natalis Dionisij Carthus. lectissimi script.

B. XIII. Triumphus Iudæ Machabæi de Antiocho. Equiria 3. celebrata. Iovis Cultoris festum in arce Capitolina. A. C. 637. Mahomet impius Propheta moritur. 1076. Rudolphus Rhinfeld. eligitur Imp. 1569. Lud. Princeps Condæus, captus sclopeto trajicitur.

C. XIV. Mamuralia. Martialium Lud genus. A. C. 398. Anastasius I. PP. creatur. 1272. Henricus sive Henzius Friderici II. Imp. filius post 22. annorum captivitatem moritur Bononiæ 1590. Henricus IV. Galliarum Rex Confœderatos profligat.

D. XV. Annæ Perennæ festum Geniale, quo cyathis ad numeros annorum æt. certarum. Castoris & Pollucis festum 2. Parricidium dictus hic dies, ob Iulium Cæs. 23. vulneribus confossum ætat. 56. Dies

Magistra-

Magistratui ineundo Romæ solemnis. Manlius ovans Romam ingreditur, induciis cum Veientibus factis. M. Valerius Corvus de Calenis V. C. 418. & M. Pomponius Matho 522. de Sardis, triumphant. A. C. 459 Attila flagellum DEI, inter nuptias, sanguine è naribus fluente perit. 752. S. Zacharias PP. moritur 963. Romanus Constanti Imp. filius obiit. 1632. Tillius prælio ad Rain lethaliter vulneratus, paulo post extinguitur.

E. XVI. Themistocles Xerxem navali vincit prælio. Nascitur ipsa die Euripides. Eadem die post annos 78. Lysander Athenas capit. A. C. 33. M. Cocceius Nerva Imp. nascitur. A. C. 39. Tiberius moritur & succedit Caligula. Annó V. C. 1003. Roma quartùm capta à Gothis. A C. 842. Lotharius I. Imp. victus à fratribus ad Sentiacum. 1452. Fridericus III. Imp. Romæ coronatur.

F. XVII. Liberalia quæ & Bacchanalia Rom. quo die pueri togam sumere solitij. Agonalia Bachi. M. Val. Max. Messala de Pœnis & Siculis triumphat V. C. 40. Cæsar Pompejum ad Mundam profligat. A. C. 182. M. Aurelius Philos. Imp. cumque ipso felicitas Rom. Imperij extinguitur. succedit ipsa die Commodus filius. A. C. 375. Moritur Valentinianus I. Imp. & eadem die 455. Valentinianus III. Imper. 1575. Rex Fessæ & Marocci Abdelmelicus, Mohemetem nepotem grandi clade profligat.

G. XVIII. Templum Jovis Palat. cum libris Sibillinis exuritur. A. C. 219. Opilius Macrinus Jmp. militari tumultu occiditur. 236. Alexander Imp. cum Mammæa matre obtruncatur. 1227. Honorius III. PP. creatur. Matthias Vng. R. 1464. creatur. 1582 Wilh. Auriacus sclopeto conficitur. A. C. 967. Altranus Carretanus Montisferrari Principatu ab Otthone I. Imp. donatur, alij XXIII. Martij.

A. XIX. Quinquatria 2. apud Græcos & Roman. Phocion. Athen. in gratiam Cassandri veneno necatur. Minerval Magistris hac die numeratum. A. C. 12 . Navarreos bello vincit Petrus Cornelius Aragon. Generalis.

B. XX. Quinquatriorum secundùm dies altera, Minervæ Capitalis sacra in Monte Cœlio. Nascitur P. Ovidius Naso annis 40. ante Christum. A. C. 1227 Gregorius IX. PP. creatur. 1411. Iodocus Moravus electus Imp. & 1413. Henricus IV. R. Angl. itemq; 1619. Matthias Austriacus Imp. moriuntur.

C. XXI. Tertius ex Quinquatriis alteris dies. V. C. 50 . Cn. Corn. Scipio Asina de Pœnis, simulque C. Sempron. Blesus triumphant A. C. 269. Gallienus Imp. cum fratre & filiis occiditur. 917. Bertholdus Erchingerus & Luitfridus Alemanniæ Duces, in Salomonem Abb. S. Galli & Episc. Constant injurij decollantur. 1077. Rudolphus Sueviæ Dux coronatur Imp. 1450. Ferdinandus Hispan. R. nascitur.

D. XXII. Quartus dies Quinquatriorum. Hilaria Matri Deum sacra. A C. 1312. Ordo Templariorum à Clemente V. extirpatur. 1459. Maximilianus I. nascitur. 1471. Georgius Podiebrac. Rex Boëmiæ moritur.

E. XXIII. Tubilustrum, ultimus Quinquatriorum dies. Tubæ autem in atrio Sutorio lustratæ. A. C. 967 Alcanus Carretanus ab Otth. I. Imp. donatur Principatu Montisferrati, inde familiæ origo. alij al. A. C. 1555. Julius III. PP. moritur. & 1606. Iustus Lipsius.

F. XXIV. Primus dies Azimorum juxta incorrecti Calendarij rectam calculationem. A. C. 1430. Mahomet I. Turcarum Imp. nascitur. 1455. Nicolaus V. PP. moritur. 1594. Henricus Rex Galliarum & Navarræ, Parisiorum urbe potitur.

G. XXV. Annunciationis Dominicæ & Incarnationis Festum. Christus eâdem die passus & mortuus creditur, quamvis non pauci eruditorum, ad 4. & 3. Id. Apr. differendum putent. De compositione opinionum nos aliàs. Æquinoctium vernum vetus. Hilaria secundùm quod ab hac die Sol diem nocte longiorem faceret. A. C. 421. Vrbs Veneta ædificari cœpit. Tredecim Urbes Asiæ uno terræ motu eversæ A. C 195. Pertinax opt. Imp. Iuliani scelere perimitur, & hic succedit. 715. Theodosius Adramitenus abdicat. Leo Isauricus, creatur 717. Richardus Angl. Rex cognom. Cor Leonis moritur 1199. Franciscus Mediceus Dux Florentiæ nascitur 1541.

A. XXVI. Sabbathum Sanctum, quo Christus Vita nostra quievit in tumulo, juxta calc. dict. Ludi Lustrales Martij, quibus Aquilæ, arma & tubæ lustrabantur. Ipsa die Julius Cæsar Aquileiam recepit. A. C. 1027. Conradus Imp. coronatur. 1218. Otho IV. Jmp. pœnitentiæ exemplar augustissimum moritur. 1350. Alphonsus II. Castellæ Rex vita excedit. 1635. Archiepisc. Treverensis ab Hispanis capitur.

B. XXVII. Triumphus Christi resurgentis. Festum Matris Deûm. Hilaria iterum. Lavatio. Megalenses Ludi Romanæ. L. Posthum. Megell. de Samnit. & Etruscis V. C. 459. & L. Corn. Balbus ex Africa 734. triumphant. A. C. 609. Phocas Jmp. fœde truncatus perimitur. 772. Stephanus II. PP. & 1299. Albertus I. Jmp. creantur. 1378. Carolus IV. Jmp. & Gregorius XI. eodem anno & die moriuntur. 1363. Joan. Gall. Rx. & 1406. Joan. Rx. Scotiæ vitâ excedunt. 1637. Multa mortalium millia cum pluribus Urbibus, oppidis, castris & villis terræ motu pereunt in Calabria.

C. XXVIII

C. XXVIII. Sacra Iano & Concordiæ dies. Romani corvum salutatorem magnificè sepeliunt. V.C 695. Helvetij deserta & incensa patria Gallias armis tentant. A.C. 364. Valens fit Imperator. 587. Chilpericus Rex Galliarum occiditur. 593. Guntrammus Burgundiæ Rex moritur, & anno 440. S. Sixtus III.

D. XXIX. Claudius Imp. scelere uxoris veneno perit A.C. 58. Cælestinus III. PP. creatur 1191. Martinus II. al IV. moritur 1285. Vita excedit Franciscus Dux Mantuæ gloriosissimus 1519. Adolphus Com. Swarzenbergius Iaurinum occupat 1598.

E. XXX. Concordiæ festum secundo. Item Iani; Pacis; Salutis Festa. Vesperæ Siculæ, Gallis ad condictum Vesperarum signum internecione deletis in Sicilia 1281. A. C. 278 Aurelianus Imp. occiditur. alij al. 752. moritur Stephanus II. PP. & creatur Stephanus III. 1440. Fridericus III. Imp. eligitur.

F. XXXI. Lunæ Dianæ festum in monte Aventino. Titus Pomponius Atticus moritur V. C. 722: A. C. 1258. Alphonsus Castellæ Rex creatur Imp. 1518. Henricus II. Galliarum Rex Francisci I. filius nascitur. 1547. Franciscus I. Galliarum Rex fortissimus moritur 1621. Philippus III. Hispan. Rex vitâ excedit.

## APRILIS.

SIve Aperilis, quod terram aperiat, nonnullis Aphrilis ab Ἀφρὸς spuma, quod Venus, cui hic mensis sacer est, ex spuma maris fingatur nata, secundas in ordine mensium apud veteres, hodie quartus est.

### *Cal. Aprilis.*

G. I. Festum Veneris sive Veneralia sacra floribus

bus & myrto. Fortunæ Virilis Festum. Thargelia. Appaturia, & Homopatoria apud Græcos, quæ & Romanæ mulieres celebrabant. Q. Martius Philip. triumphat de Hetruscis. V. C. 472. & P. Caruilius Max. de Sardis. V. C. 519. Cicero pergit in exilium, eiusque ædes à Clodio incenduntur, area Libertati consecratur, & bona publicantur. A. C. 457. Majorianus, & 527. Iustinianus Magnus Impp. creantur. 1080. Nicephorus Botoniates Imperio dejicitur. Conrad. II. 1039. eligitur. Emericus R. Cypri 1205. & Sigismund. Rex Poloniæ 1548. moriuntur. 1605. Leo XI. creatur Pont.

A. II. Quirini DEI natalis, quo nomine Romulus post Apotheosin appellatus est, & Dii eiusmodi ex hominibus lecti Indigetes dicti. A. C. 412. Roma superiore die ab Alarico capta, miserè diripitur, cui tamen Placidia Honorij Imp. soror ab Alarico ducta plurimum consulit. 568. Alboinus fit Rex Longobardorum. Cameracum 930. obsessum ab Ungaris ope DEI. paræ mirè servatur. Ipsa die Lobienses ope SS. Vrsmari & Ermini ab ijsdem Vngaris prodigiosè liberantur. 1285. Creatur Honorius IV. Pont. 1416. Ferdinandus Castellæ & Leg. Rex moritur.

B. III. Christus Octava post resurrectionem die discipulis apparet, A. C. 103. S. Anacletus PP. creatur. 1287. Honorius IV. moritur. 1276. Margarita Com. Heñenberg. vivos infantes 364. promiscui sexus parit omnes à Guidone Suffraganeo Vltraject. baptizatos. 1025. Boleslaus Poloniæ, & 1364 Ioan. Galliæ, Reges moriuntur.

C. IV. Megalesia secundùm Matri Deûm sacra. A. C 622. Heraclius Imp. movet in Persas, duranto sexennium bello. 1081. Alexius Comnenus creatur

Imp. 1292. Nicolaus PP. IV. moritur. 1396 Georg Trapezuntius nascitur. Moriuntur. 1420. Baldus de Ubaldis. 1603. Elisabeth R. Ang.

D. V. Dianæ Natalis. Festum Isidis Megalesiorum dies 2. S. Ludovic. Gall Rex cum 2. fratribus capitur à Saracenis 1250 1490. Matthias Ungar R. Ungarorum terror moritur. 1355. Carolus IV. Imp. Romæ coronatur.

E. VI. Natalis Apollinis & Dianæ, eodem partu prodeuntiũ, licet hujus natalis pridie celebraretur. Fortunæ Publicæ Primogeniæ festum in colle Quirinali; Natalis Socratis, qui oraculo Delphico judicatus est totius Græciæ sapientissimus. Athenienses hoc die urbem lustrabant. A. C. 491. Zeno Imp. comitiali laborans morbo, vivus sepelitur. 1520. Raphael Urbinas Pictoris miraculum moritur. eodem olim die natus. 1527. Albertus Durerus redivivus Apelles extinguitur.

F. VII. THARGILIA: Festum Apollinis Athenis celebratum. KAPNEIA: Festum Apollinis apud Cyreneos. Natalis Platonis & Carneadis. item Castoris & Pollucis opinione quorundam. A. C. 275. S. Stephanus I. PP. creatur 491. Anastasius fit Imp. 1078. Deponitur Michael Parapinaceus Imp. 1498. Moritur Carolus VIII. Gall. Rex.

G. VIII. Ludi ob Victoriam Cæs. A. C. 219. M. Ant. Caracalla occiditur. A. C 148. L. Septimus Severus Imp nascitur. Varia signa hâc die cum Solymorum eversionem visa A. C. 73 A. C. 142. Telephorus Papa creatur. 936. Ioan. IX. moritur. 1455. Callistus III. creatur. 1492. Laurentius medices litterarum parens dictus defungitur.

A. IX. Cerealia cum ludis solemnibus. Instaurationis dies Circensibus additus. A. C. 669. Adeodatus

datus Papa, & 1378. Urbanus VI & 1555. Marcellus II. creatur. 714. Constantinus Papa moritur. 1242. Tartari Silesios vincunt, tanta tamen suorum clade ut ipsi fugerent. 1453. Mahometes Constantinopolim obsidere cœpit. 1483. Obiit Eduardus R. Angl.

B. X. A.C. 536. Moriuntur S. Agapetus, & 1191. Clemens III. & 1585. Gregorius XIII. Moriuntur item Ludovicus Balbus Imp. 879. & Templariorum præcipui, abrogato Ordine violenter occisi 1312. 1185. Isaacius Angelus fit Imp. 1486. Maximilianus Imp. coronatur. 1552. Henricus II Galliarum Rex Metas subiugat.

C. XI. Milo ob Clodij cædem damnatur. Ludi Anniversarii Natalitii Veri Cæs. A.C. 461. Moritur Leo Magnus Papa. 219. Macrinus fit Imp. 678. Domnus Papa. & 1034. Romanus Imp. moriuntur, & 1256. Margarita Regina Navarræ. 1512. Bejazethes Imp. à Selymo filio, regno & vitâ exuitur, ipso anno & die Ludovicus Rex Galliarum Pontificios ad Ravennam profligat cæsis 16. millibus.

D. XII. Magna Mater, sive Mater DEUM Megalesia Romam advecta. Ludi Cerealici. Cn. Pompejus Magni filius in Hispan. victus & cæsus A.C. 409. Alaricus Gotthus Stiliconem magno prælio vincit. 1352. S. Julius I. & 847. Sergius II. PP. moriuntur. 465. Anthemius Imp. & 847. Leo IV. item 1073. Gregorius VII. creantur. 1402. Galli & Veneti Constantinopolim occupant, & Balduinum Flandrum Imp. creant.

E. XIII. Jovis Victoris festum. Libertatis festum. C. Aur. Cotta de Pœnis & Siculis triumphat V.C. 501 Mecænas Augusti amicissimus, Poëtarum patronus nascitur. Romulus Fidene oppido potitur. A.C. 529. Codex Iustiniani absolvitur. 1054. Victor II. Papa

& anno 1111. Henricus V. Imp. creantur. 1559. Melchior Zobell, Episc. Herbipol. globo trajicitur. 1567 Gottha expugnatur.

F. XIV. M. Antonius ab Octav. Cæs. vincitur. Hermenegildus Hispaniarum Rex Catholicus jussu patris Hæretici occiditur. A. C. 1544. Franciscus Anguineus 20. millia hostium profligat. 1574. Christophorus Palat. à Sancio de Auila vincitur.

G. XV. Fordicidia, à Numa ob luem pecorum instituta. A. C. 591. Filium Theodosium Augustum creat Mauritius Imp. 781. Ludovicus Pius & Pipinus frater, Reges Aquitaniæ & Italiæ creantur. Balduinus Imp. victus à Saracenis occiditur 1205 1545 Franciscus Rex Galliarum Waldenses Hæreticos internecione delet.

A. XVI. Augustus Imp. salutatur. alij aliàs. Alaricus Rex præter datam fidem à Stilicone obruitur & gravi clade afficitur. A. C. 929. Novus Codex à Iustiniano editur. 1191. Henricus Friderici I. filius creatur Imp. 1581. Philippus III. Hisp. Rex Portugalliæ corona insignitur.

B. XVII. Alaricus Stiliconis perfidiam insigni victoria ulciscitur, Romamq; post biennij obsidionem occupat. A. C. 175. Moritur S. Anicetus Papa. 1446. In Hollandia rupto aggere supra 100. millia hominum mersa sunt. 1633. Altringerus Forbesium cum Suecis cædit.

C. XVIII. Equiria, in Circo maximo. Vulpes Garseolana. Combustio vulpium. Hierosolymam hodie nonnulli captam volunt à Tito cum undecies centena millia fame & gladio perijssent, supra 900. millia dispersa, & 100 millia vedita essent. Moritur Clemens V. 1314. A. C. 1111. Alphonsus Rex Aragonum dictus Imperator, subactis Carpentanis triumphat.

D. XIX. Ludi Cereales tertiùm. A. C. 1054. Moritur S. Leo IX. PP. & 1390. Robertus Scotiæ Rex. 1529. Protestantium nomen primùm auditum. 1560. Philippus Melanchton scriptor Confessionis Augustanæ moritur.

E. XX. Agonia, sive Agonalia Bachi. Parilia, à pariendo dicte A. C. 68. Ottho Imp. à Vitellio victus seipsum interficit. alij heri, cras alij. 603. Mauritius Imp. iussu Phocæ cum filijs necatur. Creatur Benedictus II. PP. 684. 1314. Clemens V. moritur. 1400. Obijt Baldus Berusinus I. C. clarissimus. 1439. Arcturus Anglos profligat & Parisijs ejicit.

F. XXI. Romæ Natalis cum Romulus hâc die aratro mœnia designaret, anno ante Christum 752. Natalis Numæ R. Palilia festum Pastorum, qui Deam Palem colebant. Agonalia secundùm Nundinæ Vrbis. A. C. 250. Philippus Arabs Imp. ludos sæculares maximo apparatu celebrat. 868 Maximianus fit Collega Diocletiani. 1574. Nascitur Cosmus II. Medices pater Ferdinandi.

G. XXII. Vinalia priora: vinis solemni ritu degustatis Iovis & Veneris sacra. A. C. 171. Sother Papa moritur. 296. fit Martyr Cajus Pont. 1073. Alexander II. defungitur. 1168 Henricus Friderici I. filius Messanæ in Sicilia decedit.

A. XXIII. Vinalia secundùm. Festum meretricum. Mahometes Pseudopropheta nascitur, A. C. 596. & hic dies principium anni apud Turcos. 867. Moritur Michael III. Jmp. succedit ipsa die Basilius. 1516 Obiit Henricus VII. Rex Angliæ.

B. XXIV. Troja à Græcis capta ante Christum 1183. ante V. C. 432. Timoleon Carthaginenses difficile prælio superat. A. C. 858. Nicolaus I. & 1585. Sixtus V. creantur. 1308. Albertus I. Imp. à Nepote

 occiditur

occiditur. 1547. Ioan. Fridericus Elector Saxon. à Carolo V. capitur.

C. XXV. Plynthria: Græcorum festum ob Alcibiadis reditum. Robigalia sive Rubigalia contra rubiginem segetum à Numa institutum. Serapia. A.C. 1215. S. Ludovicus Galliæ Rex nascitur. 1490. Ferdinandus Dux Albanus nascitur.

D. XXVI. Natalis Antonini Philosophi opt. Imp. A.C. 1014. S. Henricus Imp. à Benedictio VIII. coronatur. 1518. Moritur Gibertus X. Corregius Ecclesiæ Generalis. 1626. Mansfeldius à Tillio prope Dessaviam profligatur, cæsis 4000. captis 3000.

E. XXVII. Latinæ feriæ in sacro monte. A. C. 93. S. Cletus moritur 1218. Rudolphus I. Imp. nascitur. 1521. Magellanus Indiæ inventor contra Indos occumbit. 1578. Philippus III. Rex Hispan. natus 1622. Badensis Marchio ad Wimpfen profligatur, cæsis 6000. captis 2000.

F. XXVIII. Floralia, ut omnia benè deflorescant. Rubigalia secundum. A. C. 32. Ottho Imp. nascitur. 1058. Moritur Stephanus X. PP. 1401. Sigismundus Ungar. Rex ab Ungaris capitur, factus dein Imp. Consalvus Magnus Gallos ad Ciriniolam profligat.

G. XXIX. Decius Imp. juratissimus Christianorum hostis, unâ cum filio interimitur A. C. 254. A.C. 1000. Sighardus Comes Wettinensis, Marchio Brandeburgius moritur.

A. XXX. Floralia secundùm. Vestæ & Phœbi sacra. L. Annæus Seneca jussu Neronis Imp. nequissimi discipuli occiditur. A.C. 67. Lucanus Poëta occiditur. Hildegardis Caroli Magni conjux moritur. alii aliter.

MA-

## MAIVS.

A Majoribus, quorum consilio Resp. gerebatur, sicut Iunius à Iunioribus dictus, teste Plutarcho, & Ovidio:

Hinc sua Majores tribuêre vocabula Majo &c.

Alii à Maja Mercurij matre; quidam à Majestate DEA dictum voluêre. Majo mense templa omnia clausa erant; & nubere infaustum credebatur. Cæterum Apollini sacer mensis fuit.

### Cal Maij.

B. I. Bonæ Deo festum. Ludorum Floralium dies 1. Lares Præstites Romæ colebantur. Templum in Aventino à Claudia Vestali sacratur. V. C. 427. Q. Publ. Philo triumphat de Samnitibus A. C. 250. Magna pars urbis incendio perit. Flamen Vulcanalis Majestati Deæ sacrum faciebat. A. C. 408. Arcadius Imp. & 1044. Gregorius VI. Papa moriuntur. 1187. Saladinus ad Acconem à Templariis profligatur. 1229. Iacobus R. Aragon. Balearicum bellum contra Mauros aggreditur. 1555. Marcellus II. & 1572. Pius V. PP. moriuntur.

C. II Compitalia secundùm. Floralium dies 2. A. C 374. Magnus Athanasius de re Christiana meritissimus moritur. 1459. Antonius Episc Florent. moritur. 1631 Ferdinand⁹ III. Ung. R. post. Imp. nuptias celebrat cum Maria Regis Philippi IV. sorore. 1636 Hazfeldius Panerium cum Suecis Saxonia ejicit.

D. III. Ludorum Floralium dies 3. A. C. 132. Alexander I. PP. patitur. 175. Sother Papa. & 179. Eleutherius, itemque 296. Marcellus PP. creantur. 1481. Mahometes Primus Turcarum Orientis Imp. moritur alii alter. 1510. Alexander V. moritur.

E. IV. Lud. Flor. dies 4 A. C. 1049. Memorabili so-

lemnitate S. Leo IX. SS. IESU Christi lateris sanguinem Mantuæ repertum elevat. 1309. Carolus Claudus cognom. Cunctator, idem Alexander Magnus dictus moritur. R. Neapolitanus 1425. Defungitur Ioannes Dux Brabantiæ, fundator Academiæ Lovaniensis.

F. V. Christus Dominus Victor ad cœlum ascendit. Ludorum Floralium dies 5. Carolus Magnus superatum Desiderium Longobard Regem in exilium mittit. A. C. 88 . Stephanus VI. & 1572. Gregorius XIII creantur. 1056. Dedo Saxoniæ Palatinus, vulgo Pauperum pater, à Clerico perimitur. 1333. Henricus Com. Tirol Rex Bohemiæ moritur, alij aliter. 1525. Fridericus III. Saxon. Elector, delati Imperij cõtemptu gloriosissimus, moritur. 1547. Carolus V. & Ferdinandus frater Witebergam aggrediuntur.

G. VI. Floralium dies 6. & ult. C. Marius Rutilius de Tuscis triumphat V. C. 397. A. C. 1052. Bonifacius Tusciæ Marchio potentissimus per insidias trucitatur. 1527. Roma à Cæsarianis capitur, & Dux Borbonius dum mœnia ipse scandit, globo trajectus occumbit.

A. VII. Gallus Sulpitius Peticus de Gallis triumphat V. C. 395. A. C. 73. Titi milites partem Solimorum occupant, muro superato, alij al. A. C. 974. Obiisse hodie Otthonem I. Magnum Cæs. nonnulli volunt. 685. Benedictus II. & 995. Ioan. XV. PP. moriuntur 1208. Ladislaus III. & 1225. Bela IV. Ung. Reges extinguuntur 1342. Clemens V. Papa creatur. 1370. David II. R. Scotiæ ob. 1622. Prælium ad Wimpfen.

B. VIII. Dies Neptuno sacer. Æstatis initium vet. Romanis. A. C. 322. Liberius creatur PP. 614. Bonifacius Papa moritur. 1053. Ramirus Arag. Rex à nepote Sancio in bello occiditur. 1506. Christophorus Columbus novi orbis inventor moritur.

C. IX. Lemuria Sacra nocturna tribus noctibus alternis, ad fugandos lemures. Infaustum nubere Romanis. A. C. 423. fundatur Academia Bononiensis per Theodosium Imp. 885. Hadrianus III. PP. moritur. 1291. Ædes Deiparæ Nazarethanæ per Angelos in Dalmatiam transferuntur per vicies centena passuum millia.

D. X. Plejadum exortus matutinus æstatis initiũ afferre olim credebatur. A. C. 330. Nova Roma Constantinopolis in honorem Deiparæ dedicatur, & sub titulo Natalis novæ Romæ anniversaria memoria solemnis instituitur. 440. S. Leo I. Magnus PP. creatur. 1556. Terræmotu Constantinopoli multa millia opprimuntur.

E. XI. Lemuria secundùm celebrata. A. C. 1379. Henricus II. Castellæ & Leg. Rx. qui Petrum fratrem, alterum Neronem sustulit, moritur.

F. XII. Martis Ultoris festum. Ludi Martiales. Ludi Ostensionales & Venatorij in castris. Q. Fab. Vibulanus, & L. Cornelius de Volscis triumphant V. C. 294. A. C. 1472. Carolus Aquitaniæ Dux Caroli VII. R. filius fax belli contra Carolum VIII. veneno perit. 1552. obsidetur Norimberga à Brandeburgio.

G. XIII. Lemuria postrema. Ludi Martiales iterum. Ludi Persici. A. C. 841. Lotharij Imp. exercitus à Ludovico fratre profligatur. 1012. Sergius Papa moritur. 1534. Philippus Hassiæ Landgravius cæsis Ferdinandi R. copijs Ulricum Wirttenbergensem restituit. 1585. Bruxella ab Hispanis capitur.

A. XIV. A. C. 626. Honorius I. PP. creatur. 649. Theodorus I. 964. Ioañes XII. & 824. Paschalis I. PP. moriuntur. 1509. Veneti à Gallis ad Caruagium cæduntur, desideratis 8000 1524. Landgravius Hassiæ rebelles rusticos profligat. 1610. Henricus IV. Gall.

Gall. Rex particidiali manu occiditur, ipsa die succedit Ludovicus XIII.

B. XV. Spiritus Sanctus in discipulos Christi missus est. Mercurio primum Romæ templum dicatur, inde hac die Mercurialia Mercatorum festum. Eadem die Argeorum scirpea simulachra quotannis è ponte sublicio in Tyberim abjecta. Senatus Legitimus. C. Proculus de Hernicis triumphat V. C. 395. A C. 392. Valentinianus Iunior Imp. dolo Arbogastis Comitis strangulatur. alii mense Aug. 388. Maximus tyrannus tollitur 402. S. Innocentius Papa creatur. 1548. Interim illud interitũ multis afferens Augustæ promulgatur.

C. XVI. A. C. 573. S. Benedictus I. & 824. Eugenius II. & 1605. Paulus V. PP. creantur. 1204. Balduinus Flandriæ Comes post captam à nostris Constantinop. fit primus Imp. Orientis. 1270 perit miserabili conflagratione Ægra Bohemiæ. 1425. Christophorus Comes Castellioneus Legum Monarcha moritur.

D. XVII. A. C 465 Avitus Imperium deponit, & fit Episcopus Placentinus, vacat inde Imperium Occidentis 10. mensibus. 1410. Ioannes XXII. al. XXIII. creatur. Moriuntur Wenceslaus Dux Plocensis, Mieslaus Opoliensis, & Gothardus Dux Curlandiæ.

E. XVIII. V. C. 413. T. Manlius Torquatus de Latinis, Campanis & Sidicinis triumphat. A. C. 837. prælium ad Walcram contra Nortmannos. 1431. Sigismundus Imp. coronatur. 1509. Veneti à Cæsarianis triumphantur. 1547. Ioan. Fridericus Saxon. Elector exauctoratur.

F. XIX. A. C. 526. Antiochia terræ motũ tota ferè corruit. 1291. Accon à Saracenis capitur, cæsis nostro-

rum 30000. 1396. Ioan. Aragon R. mulæ lapſu oppreſſus repentè extinguitur. 1470. Mahometes Imp. Chalcide potitus Italos omnes palis affigit.

G. XX. Agonia ſive Agonalia Iani primum. Initium Nicenæ Epiſcoporum 318 Synodi factum, adverſus Arrium. A. C. 714. Gregorius II. PP. creatur. 1470. Petrus Bembus Card. & 1471. Albertus Durerus redivivus Apelles naſcuntur. 1631. Magdeburgum expugnatur deſideratis civium 30000. 1635. Cæſi Hiſpani & captus Dux Feriæ à Gallis prope Namurcum.

A. XXI. Agonalia ſecundum. A. C. 337. Conſtantinus Magnus Aquilæ bicipitis auctor moritur. item Ludovicus Pius Imp. 840. & 1277. Ioannes xx. al. xxi. PP. 1527. Philippus II. R. Hiſpan. naſcitur.

B. XXII. Tubiluſtrium prius, quo tubæ ſacrorum in atrio ſutorio luſtrabantur. Vulcani feriæ. A C. 1254. Conradus III. Imp. & 1482. Chriſtiernus I. R. Daniæ moriuntur. 1547. Ericus Dux Brunſuicenſis à Proteſtantibus cæditur. 1552. Mauritius Saxoniæ Dux Tirolim invadit & Ehrnburg capit.

C. XXIII. Tubiluſtrium alterum. A. C. 132. Sixtus I. & 1555. Paulus IV. PP. creantur. 1125. Henricus V. Imp. & 1412. Leopoldus III. Auſt. Archidux moriuntur. 1547. Cæſariani propè Bremam profligantur. 1552. Oeniponturn occupat Saxo, vix effugiente Carolo V. Imp. 1618. Bohemi Cæſaris Conſiliarios è feneſtris aulæ Pragenſis ejiciunt, & excitatur bellum Bohemicum Germaniæ funeſtiſſimum.

D. XXIV. A. C. 1086. Moritur S. Gregorius VII. usque hodie in tumulo incorruptus ſuccedit ipſa die Victor III. quo nemo conſtantius ſummum honorem recuſavit. 1153. David Rex Scotiæ moritur. 1483

Eduardus Walliæ Princeps hæres Regni à patruo tutore in carcere strangulatur.

E. XXV. Fortunæ templum assignatum. A. V. C. 86. Servius Tullus Rex Rom. de Hetruscis triumphat. Moritur A. C. 233. Urbanus I. PP. 1085. Alphonsus Aragon. Rex Toletam expugnat. 1158. Niclotus Obotritorum Rex bello petitus ab Henrico Leone, à rusticis occiditur. 1196. Alphonsus II. Rex Aragon. & 1261. Alexander IV. PP. moriuntur. 1513. Genua ad Imperium Gallorum redit.

F. XXVI. Tarquinij fuga alijs 24. Febr. Germanicus Drusi filius triumphat de Cheruscis, Cattis & Angrivarijs. Didius Iulianus Imp. nascitur. A. C. 194. Obijt S. Eleutherius PP. & A. C. 1362. Ludovicus Tarentinus Rex Neapolis.

G. XXVII. A. C. 190. Antoninus Geta Imp. nascitur. 526. S. Ioannes I. PP. moritur. itemque Ioan. II. 533. 891. Formosus creatur. 1076. Raymundus Berengarius Comes Barcinon. murus populi Christiani dictus, 12. Regum Maurorum triumphator moritur. 1583. Lazarus de Schwendi celeberrimus bello Dux moritur. 1564. Ioan. Calvinus novæ sectæ auctor extinguitur.

A. XXVIII. Fortunæ Publicæ Primogeniæ festum alterium in colle Quirinali. A. C. 757. Paulus I. PP. creatur. 1582. Mahometes Turcarum Imperatoris filius inauditâ pompa circumciditur præsentibus Christianorum Regum Legatis. Ambsberga Urbs Westphaliæ tota exuritur sola superstite B. M. V. imagine.

B. XXIX. Prussia donatur Teutonico Ordini hac die à Conrado Massoviæ Principe. 1453. Constantinopolis à Mahomete II. Turcarum Rege expugnatur, & Constantinus Imp. in fuga oppressus

perit,

perit. 1591. Mauritius Nassovius Zutphaniam occupat. 1635. Pax Pragensis Cæsarem inter & Saxonem.

C.XXX. Ludi Nuptiales & Fabarici. A.C. 1036. Balduinus Pulchrobarbus Comes Flandriæ moritur. item 1252. Ferdinandus III. Rex Castellæ Maurorum domitor. 1430. Exuritur Ioanna puella Aurelianensis, Anglorum triumphatrix. 1547. Cardinalis Betovius â Scotiis occiditur. 1574. Carolus IX. Rex Gall. moritur.

D. XXXI. M. Marcellus vir Consularis, data venia â Julio Cæs. quod Pompejo favisset, in reditu domum à cliente occiditur. A.C. 194. S. Victor I. PP. creatur. 800. Rolandus ille magnus, Pipini Regis nepos, post acrem conflictum, siti moritur. Moriuntur item 1417. Guilelmus Bojus Comes Hollandiæ, Alberti Ducis filius, & Iagello Magnus Rex Poloniæ 1434.

## JUNIUS.

Dictus à Junioribus, sicut Maius à Maioribus, teste Ovidio:

Iunius á Iuvenum nomine dictus adest.

Alij à Iunone, ut & Iunonialem & Iunonium. Alij á Iunio Bruto cognominatum volunt. Ejus Præses Mercurius á priscis divinis honoribus colebatur.

### Cal Iunij.

E. I Calendæ Fabariæ dictæ, quo die Carnæ Deæ sacra faciebant Romani, & recentes fabas cum farre comedebant, ne viscera illo anno læderentur. Iunonis Monetæ festum. Festum Martis. Festum Tempestatis. Senatus Legitimus. C. Martius Rutilius de Privernatibus triumphat. V. C. 396. Benedictus VII. Pont. creatur A. C. 975. Rupertus Palat. Imp. obijt 1410.

F. II. Martis festum secundum. Junonis Monetæ secundùm. A.C. 194. Didius Julianus occiditur. 975. Coronatur Benedictus VII. 1083. Henricus IV. Imp. Romam capit. Nonnulli hodie Rupertum Imp. obiisse volunt. 1484. Matthias R. Ung. Viennam expugnat. 1611. Smolenscum Urbs munitissima à Polonis capitur.

G. III. Martis festum tertium. M. Fab. Ambustus de Tiburtibus triumphat V.C. 399. A.C. 655. S. Eugenius I. PP. moritur. 1099. Antiochia à nostris expugnatur, cæsis hostium 100. millibus 1540. Carolus Archidux Ferdinandi Jmp. filius nascitur.

A. IV. Bellonæ festum in Circo maximo. Templum Herculis frequentatum. Ludi in Numicia. A.C. 275. S. Eutychianus PP. creatur. 1094. Sancius IV. Rex Aragon. contra Mauros, telo ictus, gloriosè occumbit. 1194. Casimirus Polon. Rex moritur. item Blondus Flavius script. Pont 1463. A.C. 1634. Ferdinandus III. obsidere cœpit Ratisponam.

B. V. Fidii Festum. Senatus Legitim. Pugna Leuctrica victis Lacedæmoniis Ducibus Pelopida & Epaminonda. Nubere infaustum Romanis. A.C. 1039. Conradus Salicus Imp. moritur. alii al. 1288. Joannes Brabantiæ Dux Coloniensem & auxiliares gravi clade profligat. 1316. Ludovicus Hutinus Rex Gall. obiit. 1386. Carolus III. Siciliæ Rex & Ung. inter epulas obtruncatur. alii al. 1400. Fridericus Brunsuicensis electus Jmp. in reditu à Comitijs perfide occiditur. 1561. Egmundæ & Hornanus CC. decollantur.

C. VI. Natalis Alexandri Magni, quo ipso die & anno templum Ephesinæ Dianæ exustum est, & Philippus ejus pater vicit in Olympicis, sed & Parmenionem Ducem ejus Dardanos vicisse nunciatū

est anno ante Christum 354. alii al. Colossus coronatur. A.C. 220. Macrinus Imp. extinguitur. alii 26. Iunij. 366 Julianus Apostata percussus á S. Mercurio inter plasphemas voces moritur. 912. Moritur Alexander III. Imp. Orient. 1217. Henricus puer Castellæ Rex in ludicro certamine regulæ ictu perit. 1442 Neapolis ab Alphonso Arag. R. capitur. 1513. Helvetii prope Novariam, ad 10. millia cæduntur.

D. VII. Mentis festum in Capitolio primùm. Ludi Piscatorij, in Tiberi prope campum Martium. A.C. 1066. Godescalcus Princeps Wandalorum ad Christum Conversus á propriis subditis mactatur. 1337. Moritur Guilelmus Bonus Comes Hollandiæ, item Casimirus Rex Poloniæ 1492.

E. VIII. THESEIA Athenis celebrata. Ara Jovis Pistoris & festum ejusdem. Martis festum secundò. Aselli coronabantur. Circa hunc diem volunt nonnulli mortuum Mahometem Pseudoprophetam. 1572. moritur Ioanna Albretana Navarræ hæres mater Henrici IV. per chyrothecas venenatas.

F. IX. Vestalia Romæ celebrata, & asini coronati per urbem ducti. Accidit eodem die clades Parthica de qua Naso in Trist. 1067. Henricus IV. Imp. primo prælio cum Saxonibus congreditur ad fluvium Unstrut.

G. X. Concordiæ festum tertiò. Fortunæ in foro Boario festum. Matralia Matris Matutæ primùm. Festalia secundùm. Servius Tullius R. Rom. á L. Tarquinio Superbo genero interimitur, supra cujus cadaver filia carpentum agit V. C. 220. P. Rutilius Cos. C. Jul. Cæs. Collega á Marsis interimitur. V. C. 664. Nero ad mortem quæsitus se conficit A. C. 69. succedit ipsa die Galba. Fridericus I. Imp. lavans in flumine miserè mergitur 1190, 1382. Ioanna Neapolis

polis Regina eodem loco quo Andream maritum strangulaverat strangulatur. 1584 Franciscus Dux Alenconius moritur.

A. XI Matralia Romæ solemnius celebrata. A. C. 535. Agapetus Papa creatur. 1416. Rudolphus III. Saxoniæ Elector moritur. 1483. Iacobus III. Scotiæ Rex suorum conjuratione perimitur.

B. XII. ΚΡΟΝΙΑ, Saturnalia Atheniensium. P. Licinius Crassus de Lusitanis triumphat V. C. 660. A. C. 455. Gensericus Romam ingressus nullo resistente eam spoliat. alijs 11. Iulij. 816. S. Leo III. PP. obijt. 996. Gregorius V. creatur. 1399. Moritur Hedwigis R. Poloniæ, quæ Iagellonem converterat.

C. XIII: Quinquatria minora. Festum Tibicinum & Poëtarum Romæ. Musarum Festum, ut & 30. Junij. Festum Iovis Invicti. Senatus Legitimus. A. C. 1456. Belgradum obsidens Mahometus Imp. ab Huniade pellitur cæsis Turcarum 40000. 1470. Mahometes II. Imp. Eubœa occupata Chalcydem solo æquat.

D. XIV. Quinquatriorum minorum dies 2. 1529. Ferdinandus Archidux, Ferdinandi I Imp. filius nascitur. 1554 Alberti Brandeburgij exercitus, à fœderatis profligatur.

E. XV. Vestæ templum purgatur. Vesta clauditur. Stercus delatum. A. C. 329. Concilium Nicenum 318. Episcoporum inchoatur. alij al. 1241. Ungari ad Leitam fl. à Friderico Austrio cæsi sunt. 1381. Andronicus Junior Imp. obiit. 1361. Misnenses à Boëmis Hussitis ad oppidum Aussig. cæduntur. 1545. Elisabeth, Regina Polon. Ferdinandi I. Imp. filia moritur. Ferdinandus Comes Hardeccius Viennæ decollatur 1595.

F. XVI. ΜΕΤΟΙΚΙΑ, Athenis in honorem Thesei

sei celebrata. Auspicatissimum navigare & nubere Romanis creditum. A.C. 945. Hugo Magnus Comes Andium Rex Arelat. moritur. 1626. Christianus Dux Brunsuic. dictus Halberstatt, bello Germanico notissimus moritur, è cujus ore paulo ante mortem vermis prodiit 4. ulnas longus, duosque crassus digitos.

G. XVII. Æstatis medium apud Veteres. Æqui & Volsci per Posthumium fugati. A.C. 1237. Gibertus IV. Corregius Gibellinos gravi clade triumphat, & Parma potitur. 1501. Ioan. Albertus Poloniæ Rex apoplexia moritur.

A. XVIII. Annæ Perennæ, quæ soror Didonis fuit festum alterum. Festum Palladis in monte Aventino. A.C. 146. L. Sept. Severus nascitur. 741. Leo Isauricus moritur. 1053. Capitur à Normannis S. Leo IX. PP. victo ejus exercitu. 1155. Fridericus I. Imp. coronatur. 1637. Comes Panerius ab Hazfeldio grandi glade profligatur, ita ut fugientium iter per 20. milliaria cadavera ostenderent.

B. XIX. Minervæ festum in monte Aventino. Sumani festum hâc & sequenti die. A.C. 1547. Philippus Landgravius desperatis rebus Cæsari supplex, capitur. 1565. Iacobus VI. Rex Scotiæ, ac dein etiam Angliæ nascitur.

C. XX. Sumani festum secundò. A.C 536. S. Silverius P.P. eligitur, & hâc ipsa die 540. moritur, durante Ecclipsi tantâ, ut hora diei tertia stellæ apparerent. 840. Moritur Ludovicus Pius Imp. Godefridus & Balduinus Duces Persas prope Antiochiam superant cælis 50000. 1566. Nascitur Sigismundus Rex Poloniæ.

D. XXI. Neptunales ludi primum: A.C. 71. Destructo templo Hierosolymitano surgit Captitolium

Rom.

Rom hâc die ædificari cœpium. 1245. Fridericus II. Imp. excommunicatur & exauctoratur. 1495. Eberhardus Com. Wirtenberg. primus Dux creatur Wormaciæ. 1497. Nicolaus Dux Opoliensis ultimus decollatur. 1529. Pax inter Imp. & Pont. Barcinone conficitur. 1586. Martinus Navarrus moritur.

F. XXII. Cn. Fluvius Centumalus ex Illiriis navalem triumphum agit. V. C. 525. A. C. 431. Inchoatum Concilium Ephesinum: quo salutationi Angelicæ additum Sancta Maria &c. 816. Stephanus V. PP. creatur. 1276. Innocentius V. moritur. 1208. Philippus Imp. à Wittelspachio Comite occiditur. 1284 Galli ab Aragonibus victi, captis 42 navibus & Carolo Salernitano Caroli R. filio. 1593 Turcæ ad Siseck à nostris profligantur.

F. XXIII. Moritur hâc die magnus ille Evangelista Ioannes, licet Durandus ad sequentem referat. Romani ab Hannibale ad Thrasimenum lacum magna clade profligati. V. C. 537. A. C. 112. fit summus Pont. S. Euaristus. 964. Ottho Magnus Romam capit & Leonem VII. restituit. 1115. Mathildis Ducissa Guelphonis cognom. Pinguis conjux, Dotatrix Rom. Eccl. moritur 1340. Navali victoria triumphat de Gallis Eduardus R. Angliæ.

G. XXIV. Fortis Fortunæ festum. Naves coronatæ, in quibus per Tiberim convivia celebrata. A. C. 81. Vespasianus Imp. obiit 474. Glycerius Imperio se abdicare cogitur, & Iulius Nepos creatur. 1243. Innocentius IV. fit PP. 1431. Ingens contra Hussitas conscriptus exercitus, miré fascinatus fugatur. 1521. Belgradum à Turcis expugnatur. 1534. Ioan. à Leiden sartor fit Rex Anabaptistarum. ipsa die 1535. idem cum suis victus capitur. 1637. Lotharingus à Weinmario cæditur, & via Gallis in Imperium aperitur.

A. XXV. Solstitium æstivum vetus. A. C. 841. Lotharius Imp. à fratribus castris exuitur, grādi prælio superatus 1080. Henricus IV. Imp. Rudolphū Rhinfeld profligat & occidit. 1218. Simon Montfortius Albigensium domitor gloriosè occumbit. 1439. Eugenius IV. pessimo exemplo à Patribus Basileæ exauctoratur. 1530. Confessio Augustana primùm Cæsari exhibetur. 1550. In Thuringia triticum pluit, alicubi ad duorum digitorum altitudinem.

B. XXVI. Iulius Apostata nunc primùm sepultus apud Tharsum Ciciliæ A. C. 363. 676. Adeodatus Papa moritur. 840. Carolus Calvus creatur Imp. 1234. Stadingi Hæretici ad 8000, cæsi à Brabantinis cruce signatis, Duce Henrico Brabantiæ Principe, & Florentio Comite Hollandiæ.

C. XXVII. Jovis Cultoris festum. Larium festum secundum. Iovianus Imp. creatur A. C. 363. 1284. Alphonsus x Castellæ R. moritur. 1409. Alexander V. creatur, 1608. Matthias Archidux Pragam invadit, cui Cæsar frater Ungariam cedit.

D. XXVIII. Alexander Magnus in cujus conspectu siluit orbis terrarum, moritur ante N. C. 323, æt. 32. Regni 12. Eodem die moritur Diogenes Cynicus. A. C. 207. Alex. Severus nascitur. 540. Vigilius PP. creatur. 684. S. Leo II moritur. 1098. Antiochia Syriæ à nostris capitur. 1458. Alphonsus Magnanimus Rex Arag. moritur. 1519. Carolus V. absens eligitur Jmp. 1581. Breda a Parmensi occupatur.

E. XXIX. S. Petrus primus Rom. Pont. Martyrio coronatur anno Christi 69. Paulus I. Papa moritur 767. 1575. Mahometes Fessæ Rex grandi prælio ab Abdemeleco profligatur. 1579. Trajectum post insignem victoriam à Farnesio occupatur.

F. XXX. Musarum festum solemne alterum. Hercu-

Herculis festum. Populifugium, dies populo festa. Ditmarsi victi dant manus Regi Daniæ 1559.

## IVLIVS.

A Iulio Dictatore, Cæsare Cæsarum Impp. primo, nomine familiæ ad summi Principatus honorem translato cognominatus [antea Quintilis dictus) quod ad 4. Id. eiusdem natus esset Iulius, tanquam à potiore nomen meruit. Fuit autem mensis Iovi Deorum inanium Principi sacer, & multis titulis atque encomiis à Veteribus celebratus.

### Cal Iulij.

G. I. Sacra Iovi atque Iunoni dies. Romæ annuæ locationes domorum fiebant. Senatus Legitimus. A.C. 72. Duo Vespasiani pater & filius captis Hierosolymis triumphant, & pace terra marique parta Ianus sextùm clauditur. 580. Mauritius à socero Tiberio Augustus creatur. 649. Martinus II. PP. creatur. 1105. Alphon. VI. Castellæ Rex moritur 1462. Fridericus Palatinus Carolum Badensem & Ulricum Wirtenbergensem victos capit. 1534. Fridericus II. Rex Daniæ nascitur. 1560. Rex Fessæ baptizatur. 1590. Carolus pater Ferdinandi II. Imp. moritur.

A. II. A.C. 939. Moritur Henricus I. cognom. Anceps fortissimus Imp. qua ipsa die olim Avitus creatus est 455. 1298. Adolphus Nassovius Imp. in prælio occumbit, victus & occisus ab Alberto Austrio. 1346. Carolus IV. Imp. eligitur. 1600. Mauritius Nassovius prope Neoportum vincit Hispanos. 1621. Christianus Halberstattensis à Tillio cæditur, occisis 4000. pluribus insuper Mœno fl. mersis.

B. III. A.C. 279. Florianus Imp. moritur. succedit ipsa die Probus. 1487. Sigismundus Archidux memorabili prælio Venetos ad Rogerodum profligat: Guilielmus Medius Hassiæ Landgr. moritur.

C. IV. Ludorum Apolinarium initium, qui per continuos 8. dies celebrati sunt. M. Licinius Crassus de Thracibus & Getis triumphat. V. C. 725. A.C. 965. Benedictus V. obiit. 1630. Gustavus Adolphus Rex Sueciæ Stralesondam obsidione liberat, & in Imperium movet.

D. V. Apollinarium dies 2. Populifugium secundo celebratum. A.C 572. Ioan. III. PP. creatur. 1044 Henricus III. Imp. Vngaros vincit. 1067. Constantinus Ducas Imp. Orient. moritur.

E. VI. Apolinarium dies 3. Capitolium Romæ conflagravit anno V. C. 671. Antoniam munitissimam Solymarum arcem expugnat Titus. A.C. 989. Mauri Barcinonem expugnant, & Christianos omnes contrucidant. 1102. Uladislaus Rex Poloniæ nascitur. 1139. Conradus II. Imp. decedit. alij al. 1189. Moritur item Heinricus Andegav. Rex Angliæ.

F. VII. Nonæ hæ dictæ Caprotinæ. Festum Ancillarum, quo mulieres Iunoni sacrificabant, ob merita Ancillarum in Remp. Inde Iuno Caprotina Ancillarum dicta. Morte Romuli insignis dies. Athenienses ad Cheronæam à Philippo Rege victi. iidem non multo post hàc ipsa die victi ab Antipatre. Tutula sive Tutulina Romanos liberat. Senatus Legitimus. A.C. 1061. Nicolaus II. & 1304. Benedictus XI. moriuntur. 1253. Theobaldus Navarræ Rex decedit. Cælestinus V. creatur 1294. 1565. Fridericus Daniæ & Ericus Sueciæ Reges acriter confligunt. 1571. Sigismundus Poloniæ Rex moritur. 1633. Nostrorum

ſtrorum 7000. ferè cæduntur ab Hameliam, inter quos Merodius & Quadius fortiter occumbunt.

G. VIII. Neptuno ſacer dies Vitulæ Deæ feſtum. A.C. 810. Pipinus Caroli M. filius Rex Italiæ moritur 813. Michael Curopalates victus à Bulgaris Imperio ſe abdicat, & cucullum amplectitur. 1153. Eugenius III. moritur. 1415. Ioann Huſs Hæreſiarcha Conſtantiæ exuritur. 1636. Hazfeldius Suecos ad Tangermundam cædit, ut è tribus Livonicis legionibus nec vir ſupereſſet.

A. IX. Apollinarium dies 6. A.C. 1153. Anaſtaſius IV PP. creatur. 1386. Memorabili prælio Leopoldus Archidux cum flore Nobilitatis Suevicæ prope Sempacum occumbit. 1553 Mauritius Saxo & Albertus Brandeb. acriter confligunt, & victor ille poſt triduum ex vulnere moritur. 1595. Ladislaus Rex Polon. naſcitur.

B. X. Apollinarium dies 7. L. Æmilius Barbula de Tarentinis triumphat V. C. 473. A. C. 140. Hadrianus Imp. moritur, ſuccedit ipſa die Antoninus Pius. 518 Anaſtaſius impius Imp. fulmine perit, ſuccedit Iuſtinus I. 984. Obiit Benedictus VIII. 1509. Calvinus naſcitur. 1559. Henricus II. Rex Gall. ex vulnere in certamine equeſtri accepto moritur. 1580. Halla Hannoniæ prodigioſè à DEIpara propugnatur. 1624. Belli Danici contra Cæſarem initium

C. XI. Apollinarium dies 8. Iſocrates Orator audita clade Cheronenſi inedia moritur. ætat. 99. A. C. 167. S Pius PP. moritur. 472 Anthemius Imp. à Ricimere perfidè occiditur, & Roma diripitur. 472. creatur Olybrius item 813. Leo Armenus Imp. 1173 Moritur Almericus Rx. Ieroſolymorum & 1183. Ottho de Wittelſpach, Bavariæ Ducum, qui hodie præſunt, auctor. 1346. Coronatur Carolus IV.

D. XII.

D. XII. Natalis Iulij Cæsaris, à quo mensi nomen. Ludi Natalitij in honorem ejusdem anniversarij solemnissimi. A.C. 253. Cornelius Papa creatur. 457. Gensericus Romam invadit. & Maximum Tyrannum in frusta concisum abjici in Tiberim mandat. 1429. Ioan. Gerson Cancellarius Paris. moritur.

E. XIII. Iovis Invicti festum 2. A. C. 112. Anacletus PP. moritur. 1353. Bartolus de Saxo-ferrato defungitur. 1553. Henricus III. R. Gall. nascitur. 1573. Harlemum à nostris capitur. 1636. Hazfeldius Magdeburgum ad deditionem cogit.

F. XIV. Fortunæ Muliebris festum, cui hâc die templum dicatum. Mercatus I. A. C. 937. Arnulphus Malus Bojorum Dux Ungarorum domitor moritur. 982. Ottho II. Imp. ab Italis desertus, victus à Saracenis, nando ægrè evadit. 1024. Henricus II. Sanctus Imp. moritur. 1133. Lotharius II. fit Imp. 1223. Philippus II. Rex Gall. obiit.

G. XV. Castoris & Pollucis festum tertium. Ludi Francici per quatriduum. Senatus Legitimus. Tarquinius ad lacum Regillum supremo à Rom. vincitur. Solemne Equestri Ordini, ab æde honoris ad Capitolium equitare. A, C. 669. Constans Imp. in balneis Syracusanis occiditur, succedit Constantinus Bogonatus. 1099. Godofridus Bullonius Hierosolymas expugnat. 1410. Crucigeri à Polonis gravi clade profligantur.

A. XVI. Dies Alliensis dictus à clade Romanorum maxima, cum à Gallis ad Alliam fl. profligarentur ante Christum 376. Dies Ater. Ludorum Francicorum dies 2. A. C. 984. Ioan. XIV. & 1048. Damasus II. PP. creantur. 1212. Prælio Ubedensi ad centum millia Maurorum ab Hisp. cæsa. Iterum victor paulò post Alphonsus VIII. Rex ad 200. millia profligat

fligat ope DEI paræ. 1583. Duinkerkam occupat Parmensis

B. XVII. Ludorum Francicorum dies 3. Cn: Domitius Calvinus ex Hispanis triumphat V.C. 717 A.C. 855. S. Leo IV. 1216. Innocentius III. moriuntur.

C. XVIII. Magnum annum inchoant hâc die Ægypti, quem & Cynicum dicunt ob exortum Caniculæ in Ægypto. Alliensem & Fabiorum cladem huc referunt nonnulli. Ludorum Francicorum dies quartus. Neptunales Ludi, qui & 11. Cal. Iulij. A.C. 1100. Godefridus I. Rex Solymorum moritur. 1552. Rudolphus II. Imp. natus est. 1630. Mantuâ ab Altringero stratagemate occupatur.

D. XIX. Lucaria ab Asyli luco, primùm. Ingens Romæ incendium Nerone procurante. A.C. 1374. Franciscus Petrarcha vita excedit. 1585. Mechlinia fame domita Parmensi se dedit.

E. XX. Ludi triumphales anniversarij ob victoriam Cæsaris, uti 8. Apr. Roma à Gallis Senon. capta. ante Chr. 386. Pugna Cæsaris Pharasalica Pompejo victo. 1032. Robertus Pius Gall. Rex moritur, succedit ipsa die Heinricus, primifilius 1203. Alexius IV. Angelus fit Imp. 1304. Franciscus Petrarcha nascitur. 1453. Ioan. II. Rex Cast. obiit.

F. XXI. Lucaria secundùm. Mundi Natalis ex opinione Solini & Ægypti Sacerdotum. A.C. 365. Insolentissimo terræ motu orbis tremit. 1212. Alphonsus IX. Hisp. Rex Mauros memorabili prælio profligat. 1651. Decessit Romæ Ferdinandus Comes Trauthsoni' ætatis 20. planctu Regio dignus juvenis, quem ob mirifica prorsus talenta, meritò Roma Viennæ, cœlum Romæ invidit, utrique abstulit.

G. XXII. A.C. 685. Ioan. V. PP. creatur. 1461. Caro-

Carolus VII. Galliarum Rex moritur, cui ipsa die succedit Ludovicus XI. 1535. Ioannes Fischerus S. R.E. Cardin. Roffensis Episc. in Anglia decollatur. 1556. Nostri Turcas profligant prope Segedinum. 1634. Altringerus Com. & Generalis prope Landshutum occumbit.

A. XXIII. Neptunalia. ut & 27. hujus, 1178. Fridericus I. Imp. Alexandro PP. reconciliatur. ubi illud Papæ affingitur: Super Aspidem &c. & Friderico: Non tibi sed Petro. 1522. Pax calamitosa Cæs. inter & Protestantes usque ad Concilium proximum.

B. XXIV. A.C. 526. S. Felix IV. PP. creatur, & Benedictus III. 855. 1240. Hermannus de Salza primus Ord. Teuton. Magister belli fulmen extinguitur. 1568. Carolus Philippi II. Hisp. R. filius primogenitus, jussu patris necatur. Petrus Comes de Fuentas Gallos prope Dorlentium profligat.

C. XXV. Caniculæ sacra. Furrinalia sive Furinalia, ludi solemnes. A.C. 137. S. Anicetus PP. creatur 306. Constantinus Chlorus Imp. moritur, succedit ipsa die Constantinus Magnus fi. 1158. Fridericus I. Mediolanum obsidet. Moriuntur 1471. Thomas à Kempis. 1471. Paulus II. & 1492. Innocentius VIII. 1536. Carolus V. Imp. Tunetum expugnat. alij al. 1564. Moritur Ferdinandus I. Imp. 1593. Henricus IV. Gall. Rex Hæresim ejurat. 1603. Jacobus VI. Rex Scotiæ, coronatur corona Angliæ.

D. XXVI. A.C. 514. Hormisda creatur PP. 1108. Moritur Philippus I. Rex Galliæ. 1214. Prælium cruentissimum Bovinienѕe, quo Ottho IV. Imp. victus est 1582 Pugna navalis acerrima, qua Philippus II Antonium Lusitaniæ Principem profligavit.

E. XXVII. Neptunalia iterum. Victo Nicia à

Syracuſanis in Sicilia ingentem cladem accipiunt Athenienſes. A. C. 363. Iovianus fit Imp. promulgans ſe nolle imperare, niſi Chriſtianis. 559. Ioan. III. Papa creatur. 1276 Iacobus Cognom. Victor Rex Aragon. obiit. 1480. Spe præſenti B. M. V. Turca à Rhodiis profligatur.

F. XXVIII. A.C. 450. Theodoſius Iunior ex equi caſu moritur, ſuccedit ipſa die Martianus 203. S. Victor I. & 417. Innocentius I. & 1057. Victor II. moriuntur. 1634. Ferdinandus III. Ratisbonam deditione occupat.

G. XXIX. Clementiæ feſtum. Bellum Cimbricum, quo hâc die C. Marius ad 120000. interfecit, & 60000. cepit, mulieribus, parvulos, & ſeipſas necantibus. M. T. Cicero Imp. ex Cilicia provincia deceſſit V. C. 704. A C. 858. S. Felix II. & 1099. Urbanus II. moriuntur.

A. xxx. C. Junius Bubulcus Brutus de Æquis triumphat V. C. 451. Cimbri à C. Mario & Q. Catulo ad Vercellas tertiùm grandi ſtrage profligantur V. C. 653. A. C. 1095. Ladislaus Ungariæ Rex moritur.

B. XXXI. A. C. 875. Ludovicus II. Lotharii Imp. filius Auguſtus Mediolani moritur. 1393. Albertus V. Areſtinus Academiæ Ferrarienſis conditor moritur. 1605. Demetrius Moſcorum Imp. coronatur. 1600. Adolph. Baro Schwarzeburgius Iaurini recuperator, in tumultu militari ad Pappam glande ictus moritur.

## AVGVSTVS.

AB Auguſto Iulij ſucceſſore dictus, quod eo menſe Conſulatum iniiſſet, triumphaſſet, & bellis civilibus finem impoſuiſſet; antea Sextilis appellatus. Cereri olim ſacer habebatur. Cal.

## *Cal. Augusti.*

C. I. Spei festum in foro Olitorio, quod & quintâ repetitum est. Quirini templi dedicatio in colle Quuirinali. Tiberii Claudii Imp. natalis. item Helvii Pertinacis Imp. A. C. 449. Ephesina latrocinantium dicta Synodus celebratur, & hac die inchoatur. 527. Iustinus Senior Imp. moritur. 985. Ioan. XV. PP. creatur. 1100. Guilelmus Rufus Angl. ℞. in venatione telo transfigitur. 1137. Ludovicus IV. ℞. Gall. moritur. 1420. Fridericus Misnensis fit primus suæ familiæ Elector. 1520. Sigismundus Augustus Rex Polon. & 1527. Maximilianus II. Jmp. nascuntur. 1589. Henricus III. Gall. Rex à Monacho quodam cultello confoditur, & sequenti die moritur.

D. II. Feroniæ festum quæ Dea nemorum fuit. Cæsar Hispaniam citeriorem subigit. Clades Varnensis & Variana, quarum altera Hannibal, altera Arminius Rex German. Romanos protrivit. quâ eâdem die A. C. 1552. Clades Catholicorum non minor, transactio Passaviensis, fuit. A. C. 476. Momillus Augustulus ultimus Imp. Occid. coactus abdicat. 1057. Stephanus X. PP. moritur. 1580. Emmanuel Philibertus Dux Sabaudiæ moritur.

E. III. Autumni initium Romæ. Ingens Persarum exercitus ad Platæas à Pausania cæsus, Eadem die classis Persica victa ad Mycalem à Xantippo Periclis patre. A. C. 119. Trajanus Imp. moritur. 1109. Ludovicus Crassus ℞. Gall. coronatur. 1460. Jacobus ℞. Scotiæ ferreæ bombardæ ruptura ictus interit. 1637. Ioan. de Werdt cum 5. legionibus, universum Weinmarij exercitum in fugam agit.

F. IV. Cicero ab exilio Brundusium venit. 1060. Henricus I. Rex Gall. moritur. 1378. Moritur Galea-

tius II. Vicecomes. 1578. Sebastianus Rex Portugall. cum 15000 in Africa occumbit. 1620. Dux Bavarus Austriam superiorem subigit. 16;5. Joan. de Werdt cum equitibus 4000. Parisios usque excurrit.

G. V Spei festum 2. A.C. 643. S. Oswaldus Angliæ Rex, à Penda Merciorum R. victus gloriose occumbit, æt. 28. 1243. Henricus & Conradus Reges Germ. bello congressi, iste superatur. 1572. Famaugusta à Turcis post anni obsidionem deditione occupatur. Urbis præfecto cōtra datam fidem occiso. 1592. Pax inter Cæs. & Gallum Cameraci facta.

A. VI Victoria Marothonia Atheniensium, duce Miltiade. Ludi solemnes Natalitij Constantini Magni, & filij Const. Junioris A. C. 1162. Raimundus Princeps Arag. Maurorum terror, qui supra 300. cōdidit Ecclesias moritur. 1195 Henricus Leo, Guelpho, Princeps Principum terræ dictus, vita excedit. 1267. Moritur item Jacobus I. Rex Valentiæ Maurorum domitor. 1456 Mahometes Imp. capta Constantinopoli, cum 200000. Ungariam invadit, fortissimè repulsus ab Huniade, ob quam victoriā festum Transfigurationis institutum est. 1527. Trajectum ab Hispanis expugnatum. 1548. Constantiam Acronij obsident Hispani, & repelluntur, urbe dein sponte Cæsarem reverente 1623. Christianus Halberstatensis profligatur à Tillio ad Stadloam, cæsis 5000. captis 6000.

B. VII. A.C. 461 Majoranus Imp. nil mali suspicans dolo Ricimeris extinguitur. 869. Lotharius Lotharingiæ R. Loth. Imp. filius victis Saracenis in reditu Placentiæ peste extinguitur. 1078. Secundum prælium Henrici IV. Imp. contra Rudolphum, quo hic in fugam actus est. 1546. Mechlinia incendio conflagrat

C. VIII. Solis Indigetis festum in collo Quirino, Q. Fab. Maximus Arvernorum Regem debellat, cæsis 130000. V.C.644. eo fervore pugnæ quartanâ liberatus. A.C.203. S. Zepherinus PP. creatur. 1343. Petrus Siciliæ Rex moritur 1383. Iprensis urbs ab Anglis 200. millibus obsessa ope DEIparæ liberatur. 1481. Alphonsius V. Rex Lusitaniæ moritur. 1588 Hispana classis ab Anglis profligatur. Neptuno sacer dies.

D. IX. A.C. 375. Valens Imp. Hæreticus à Gothis victus, fugiens in casâ rusticâ crematur. Irenes Imp. in exilio moritur 1471. Sixtus IV. creatur. 1509 Joannes Rex Daniæ cum 50000. contra Suecos movens, navali prælio à Lubecensibus vincitur. 1557. Galli ad Fanum Quintini ab Hisp. profligantur. 1638. Pugna ad Wittenweier Alsatiæ, desideratis utrinque 6 00. Gözio demum se recipiente.

E X. Opis & Cereris festum. Ludi Circenses in hon Veneris. A.C. 583. Tiberius Imp. Moritur, succedit ipsa die Mauriti⁹, Ungari memorabili prælio deleti in campis Lyci ab Otthone I. Imp. A C. 955. Turca Methonem Peloponesi expugnat 1499.

F. XI. L. Tarq. Rom. ex de Sabinis triumphat. A C. 118. Trajanum alii nunc mortuum volunt, & Hadrianum creatum. 1086. Henricus IV Imp. Rudolphi Rheinfeld. mortui copias profligat. 1492. Alexander IV. PP. creatur. 1543. Turci Strigonio potiuntur.

G XII. Herculis Magni Custodis festum in Circo Flandinio. Lignapsia. A.C. 460 Anthemius Marciani gener appellatur Augustus. 827. Valentinus PP. & 1099. Paschalis II. ut 1534. Paulus III. PP. creantur.

A. XIII. Servorum festum: quod eo die Servius

 Tullus

Tullus natus crederetur. Dianæ festum. Jovis Invicti festum 3. Ludi circenses, Natalis Augusti. L. Valerius Publicola debellatis Æquis triumphat V.C.306.& M.Val.Max.de Samnitibus V.C. 441.& Q. Æmilius Barbula de Hetruscis V.C. 442. A.C. 523. Joan.I.PP.creatur.1516.Ferdinand.R.Hisp.nascitur.

B. XIV. A.C.472. Ricimer trium Impp.parricida, sævissimo morbo exhaustus moritur.683.Leo II.PP. creatur. 1120. Balduinus Rex Solymorum, ope S. ✠ Turcos mirè vincit.1206.Henricus Flander creatur Imp.Orient.1441.Ioan.I.Rex Lusit. obiit. Ipsa die, incertum quo anno Petrus Aragon Rex Mauros profligat ad Morelium.1595.Carolus Comes Mansfeld. celeberrimus obiit.

C. XV. Admirabilis Matris Virg. Assumptæ Triumphus. A. C. 356. Maxentius Tyrannus à Constantino victus seipsum perimit.A.C.423.Honorius Imp.moritur.465.Severus Imp.dolo ut volunt, Ricimeris perit.530.Bonifacius II. Papa creatur. 717. DEIpara mirè Constantinopolim obsidione liberat & classem hostis demergit. 775. Constantinus Copronymus Imp.hostis DEIparæ miserè moritur, succedit ipsa die Leo filius. 1118.Alexius Comnenus defungitur. 1147.Ramirus Aragon. Rex, ex Rege Monachus, è Monacho Rex iterumque Monachus, moritur.1588.Lusitani 420.ope. DEIparæ hostium decem millia mirè triumphant. 1635.Obiit Mariangel. à Fano Bened. Nobil. Mediolan. ætat. 23. miraculum hominis eruditi, Picus Mirand. redivivus.

D. XVI. Portunalia ad pontem Æmilium in Loreto. A. C. 797. Irenes Imperatrix Constantinum filium proterviorem exoculari jubet 963. Nicephorus Phocas creatur Imp. 1419. Wenceslaus Ignavus, olim Imp. moritur. 1476. Matthias Huniades Rex Ungariæ Viennam obsidet.

E. XVII. Portunalia secundùm & Tiberinalia. A.C. 1304. Philippus Pulcher Gall. R. voto DEIparæ facto mirè liberatur, & 36000. hostium internecione delet. 1544. Regiomontana Academia conditur. 1585. Parmensis Antverpiam expugnat.

F. XVIII. Consualia, cùm Romulis prætextu ludorum Consi Sabinas raperet. Mercatus secundùm. S. Helena Constantini Imp. mater moritur. A.C. 1195. Alphonsus Castellæ Rex à Saracenis ad Larcurim victus ægrè effugit. 1595. Albertus cum trica Archidux post venationem nimio æstu ventre soluto moritur. 1458. Pius II. creatur. 1581. Francisc. Dux Alenson, Regis Gall. frater Cameracum occupat.

G. XIX. Consualia secundùm. Vinalia prima, quibus primitiæ vini Iovi dabantur. Augustus Imp. moritur Nolæ A.C. 16. eodemq; die succedit Tiberius. A.C. 401. Alaricus primùm Italiam invadit. 417. S. Zosimus PP. creatur. 1498. Fridericus III. Imp. moritur.

A. XX. Mysteria magna Athenis celebrata. Thebæ ab Alexandro Magno funditus eversæ. Athenæ ab Antipatre captæ. Vinalia secundum, quibus Flamen Dialis vindemiam auspicabatur. Vinalia Rustica primùm. Epinicia & Ludi Triumphales Antoniani anniversarii A.C. 367. Gratianus fit Imp. 661. proditione amici Oswius Rex Deirorum occiditur. 1147. Alphonsus Rex Lusit. Vlisipponem capit. 1164. Petrus Lombardus Magister Sententiarum moritur. 1261. Urbanus IV. creatur. Wenceslaus Imp. Imperio dejicitur. 1422. Carolus Beneamatus R. Gall. obiit, succedente Carolo filio. 1528. Moritur Georg. Baro Fronsbergius bello orbi notissimus.

B. XXI. Festus dies Holitorum Romæ. Vinalia rustica secundùm. Epinicia sive Triumphales Ludi

Trajaniani. A.C. 1157. Moritur Alphonsus Iustus Castellæ Rex.

C. XXII. Vulcanalia in Circo Flamminio. Festum Venatorum Romæ. A. C. 1131. Balduinus II. Rex Hierosol. obiit. 1157 Fridericus I. Imp. in Polonos movet 1268. Conradinus Conradi IV. Imp. filius victus à Carolo Andegavensi cum Friderico Austrio ex fuga retrahitur. 1350. Philippus VI. Gall. R. moritur, succedit Ioannes. 1628. Walsteinius Danum fugat deinceps arma ponentem.

D. XXIII. Vulcanalia secundùm. L. Papirius Cursor de Samnitibus triumphat V. C. 434. A.C. 408. Stilico Heros fortissimus, Honorij Imp. gener eidem suspectus indignè occiditur. 476. Odoacer primus Italiæ Rex à suis acclamatur. 1328. Philippus Valesius Gall. R. ab hostibus circumventus, voto ad DEI param facto 20000. profligat. 1503. Pius III. creatur. 1637. Cardinalis, Infans Venlonam capit.

E. XXIV. Opiconsivæ festum in Capitolio. A.C. 410. Roma à Gotthis Duce Alarico capitur, alii Cal. Apr. 476. Augustulus abdicare cogitur alij al. 1313. Henricus VII. opt. Imp. veneno tollitur. 1396. Bartholomæus Mezavaca Cardin. opt. moritur 1512. Victi à Selimo Imp. Persæ rege eorum in acie graviter vulnerato. 1516. Selimus Campsonem Ægypti Sultanum profligat. 1572. Gaspar Colignius & Confœderati plures, inter nuptias Regias trucidantur.

F. XXV. A.C. 38 Gratianus opt. Imp. scelere Maximi tyranni occiditur ætat 24. Imperij 16. 1125. Lotharius II. fit Imp. S. Ludovicus IX. Gall. R. moritur, succedit ipsâ die Philippus III. 1620. Gabriel Bethlenus, creatur Rex Ungariæ Neosolii.

G. XXVI. Alexander Magnus Darii exercitu ad Arbela profligato, Monarchiam Persarum ad Græcos

eos transfert; anno ante Christum 329. M. Horatius Barbatus de Sabinis triumphat V.C. 306. A.C. 260. Sixtus II. creatur. 1278. Rudolphus I Imp. victo Ottocaro Austriam recuperat. 1446. Eduardus III. Angl Rex ingenti clade Gallos afficit, cæsis 30000. alij al. 1514. Ismaël Persarum Rex grandem stragem à Selimo Imp patitur. 1516. Idem Selimus Mammalucos superat.

A. XXVII. Vutturnalia (Volt.) A. C. 391. Theodosius Imp. insigni victoria triumphat, & Maximum tyrannum, supremo supplicio afficit. 392. Valentinianus II. moritur. 1353. Bernardus Capreta Dux Aragonum 8. millia hostium profligat, & Alquerio potitur. 1626. prælio ad Loteram Dani à Tillio profligantur, cæsis 8000. captis 3000. Inter occisos Philippus Hass. Landgr. fuit.

B. XXVIII. Opis & Cereris in vico Iugario festum. Solis & Lunæ festum. A.C. 475 Iulius Nepos ab Oreste Imperio dejicitur. 998. Hugo Capetus Rex Galliæ, à quo hodierni Reges, moritur. 1619. Ferdinandus II. eligitur Imp.

C. XXIX. Vulcanalia 3. A.C. 1181. Lucius III. & 1484. Innocentius VIII. PP. creantur. 1423. Henricus V. R. Angl. non sine veneni suspicione moritur. 1521. Solimannus Belgradum occupat. 1526. Ludovicus Ungar. R. ult. victus à Solimanno in fuga occiditur, æt. 20. A. C. 1535. Tunetum à Carolo V. Imp. expugnatur alii aliàs. 1567. Poloni Moscos superant, cæsis 10000.

D. XXX. A.C. 1464. Paulus II. PP. creatur. 1483. Ludovicus XI. Rex Gall. moritur. 1555. Solimannus Turcarum Imp. Mustapham filium natu maximum ob affectati regni suspicionem fœdo supplicio jubet interimi.

E. XXXI. Natalis Cæsaris Germanici. Item C. Caligulæ, & Commodi Antonini Impp. A. C. 475. Momillus Augustulus creatur ultimus Imp. Occidentis. 1009. Sergius IV. Pont. creatur. 1158. Sancius Castellæ R. moritur. 1291. Rudolphus I. Imp. vitâ excedit. 1480. Mahometes II. Turcarum Imp. Hydruntem Calabriæ occupat, & summa crudelitate diripit.

## SEPTEMBER.

SEptimus anni mensis, à quo olim nonnulli annum auspicabantur, cujus Præses Vulcanus colebatur.

### Cal. Septembr.

F. I. Sacra Iunoni dies. Neptuni feriæ. Senatus Legitimus. A. C. 221. Callistus I. creatur. item 604 Sabinianus & 1271. Gregorius X. A. C. 1067. Balduinus Lilanus Comes Flandriæ celeberr. moritur. 1426. Lovaniensis Academia instituitur. 1595. Strigonium deditione recipit Matthias Archidux.

G. II. Neptuni festum secundum. Augustus Cæsar Antonii & Cleopatræ classe ad Actiacum victa civili bello finem imponit anno ante Chr. 28. Theodoricus Italiæ Rex moritur A. C. 526. 1541. Solimannus Imp. Budam dolose occupat, & viduam Reginam cum filio in exilium ejicit. 1558. Eleonora Francisci I. Gall. R. uxor moritur.

A. III. C. Sosius de Iudæis triumphat V. C. 719. A. C. 59. Gregorius Magnus creatur PP. 1567. Prælium Hildesianum Magni Torquati Brunsuicensis contra Episc. quo Waldemarus Princeps Anhaltin. equo [illegible] confosso conculcatus periit. 1566. Solimannus Imp. in castris ad Sigethum moritur.

B. IV. Ludi Romani primum Q. Fab. Max. de Samnit.

minit. & Gallis triumphat V.C. 458. Cicero ab exilio redux miro plausu excipitur. A.C 867. Miserè moritur Michael III. Orient. Imp. 1402. Ioan. Galeatius Vicecomes defungitur. Piurs oppri nitur 1618.

C. V. Mammes festum. Senatus Legitimus. A C. 570. Alboinus Rex Mediolanum expugnat. 588. Antharis Rex Longobard. moritur. 1316. Ioan XXI. al. XXII. creatur Pont. 1345 Ioanna Neapol. R. Andream maritum strangulari jubet 1568 Selimus ingenti strage à Tartaris profligatur. 1638. Nascitur Ludovic XIV. Gall. Rex.

D. VI Eugenius Tyrannus à Theodosio victus, jussu ejus obtruncatur, Arbogastes in fuga se interimit. 972. Ioan. XIII moritur. 1634 Ferdinandus III. Rex Ungar. postea Imp. triumphat Suecos prope Nordlingam cæsis 12000. captis 6000.

E. VII. L. Cæcilius Metellus de Pœnis triumphat. V C. 502. Titus Urbem Solymorum superiorem cum templo expugnat. Leo IV. Imp. Orientis moritur 776. succ. Constantinus Porphyrogenitus. Alexander III. PP. creatur 1159. 1296. Veneros gravi clade profligat Lambas Auria Genuensis. 131 . Ferdinandus Castellæ Rex repentè moritur. 1455. Gibertus IX. Corregius bello clarissimus ex alto cadens perit. 1576. Sigethum mortuo jam Solimanno à Turcis expugnatur, illius morte dissimulata. 1631. Tillius à Sueco & Saxone prope Lipsiam victus suorum 8000. amittit 1632. Bavarus & Fridlandus Suecorum 7000. cædunt ad Altenberg.

F. VIII. Natalis Augustissimæ Cælitum Imperatricis Benedictæ Virginis. A.C. 73 Hierusalem exscinditur & evertitur. 780 Irenes cum filio Imp. salutatur. 1158 Mediolanum Friderico I. Imp. deditur. Londinum a Dacis obsessum ope DEIparæ libera-

Cur.1514. Moscovitæ ad Boristhenem mem. prælio superantur à Sigism. R. Polon. 1533. Elisabeth. Regina Angl. nascitur, cujus nomen expuncto Deiparæ nomine Calendarijs nonnulli insèrere ausi sunt. 1541 Pestum à Turcis expugnatur. 1633. Nascitur Ferdin. IV. Rex Ungariæ atque Bohemiæ, cujus Majorum, per duplicationem, probationem A.C 1644 Sacræ Cæs. Majest. Viennæ altissime deductam exhibuimus; ex qua facilè appareat, nemini mortalium ab Orbe condito, tātæ Nobilitatis Majores obtigisse, ut plane in uno ipso Augustæ & Regiæ Majestatis nova prisca dignitas simul coisse & coaluisse videatur.

G. IX. A. C. 384. Honorius Imp. nascitur. 701. Sergius I. moritur. 1087. Decedit Guilelmus Rex Angliæ. Item Ottho Dux Bavar. electus Rex Ungar. 1482. Moritur Fridericus Monfeltrius Urbani Dux Mecœnas literarum. 1493. nostri in Campis Liburnicis à Turca profligantur. 1545. Carolus Francisci I. Gall. R. filius summæ spei, peste extinguitur.

A. X. A.C. 454. S. Pulcheria Imp. & 467. S. Hilarius PP. & 1087. Guilelmus Nothus R. Angl. moriuntur. 1400. Rupertus Bavarus fit Imp. 1456. Ioan. Huniades Turcarum fulmen, magno orbis Christiani luctu extinguitur. 1547. Scoti ab Anglis gravi prælio profligantur. 1550. Aphrodisium Africæ à Doria expugnatur. 1570. Nicosia à Turcis capitur.

B. XI. Æquinoctium authumnale novum. A.C. 1557. Ioannes Dux Brunsuicensis heros fortissimus globo majore secundum genu ad S. Quintini ictus. hâc die moritur.

C. XII. Ludi Romani 2. A.C. 1185. Andronicus Imp. exauctoratur & à populo necatur. 1362. Innocentius VI. PP. moritur. 1494. Franciscus I. Valesius R. Gall. nascitur. 1504. Bohemi à Cæsareanis propè Ratisponam profligantur.

D. XIII.

D. XIII. Capitolium Rom. á Tarquinio Prisco inchoatum, á Superbo exstructum, ab Horatio hàc die dedicatur. L. Quintus Cincinnatus de Æquis triumphat V. C. 295. Senatus Legitimus. Prætor figebat clavum. Iulius Cæsar testamentum condit, quod Vestalibus tradidit. A. C. 83. Titus Imp. obiit, succedit Domitianus. 899. Zenebaldus Arnulphi Imp. filius á subditis rebellibus obtruncatur. 1125. Lotharius II. Imp. coronatur. 1376. Ioan. xx. creatur. 1382. Ludovicus Ungar. R. moritur. 1515. Helvetii á Francisco I. Gall. R. ad Marignanum profligātur. 1598. Philippus II. Hisp. R. moritur. 1635. Condæum Dolanum obsidentem fugat Lotharingus, & exercitum dissipat.

E. XIV. Memorabilem e Persis triumphum refert Heraclius Imp. inde institutum festum S. Crucis. Megalesia. Ludi in honorem Matris Deûm. Equilustrium Rom. A. C. 4 8. Antiochia terræ motu ferè universa prosternitur. Sacellum DEIparæ Einsidlense prodigiosè á Servatore ipso dedicatur. 509. Constantinopolis terræ motu concutitur 13. millibus hominum oppressis. 1515. Mediolanum recuperat Gallus. 1627. Durlacensis ad Grotenbrodiam á Schlickio profligatur. 1629. Sylva Ducis ab Hollandis occupatur.

F. XV. Ludi Romani 3. A. C. 367. Damasus I. creatur Pont. Philippus Navarræ Rex in obsidione Argesillę moritur 1343. 1526. Solimannus Imp. Turcarum Ungariam latè populatur. 1556. Carolus V. Imp. valedicens Germaniæ in Hispaniam abit.

G. XVI. Iusta Funebria Græcis Anniversaria solemnia, quibus parentatum iis, qui ad Platæas fortiter Duce Pausania occubuissent. A. C. 1087. Victor III. PP. moritur. 1231. Ludovicus I. Dux Bavariæ á

 Stichio

ſtichio morione confoditur. 1380. Carolus V. cogn. Sapiens R. Gall. moritur. 1590. Urb. VII. PP. creatur.

A. XVII. A. C. 36. Agrippina Cæſ. Germanici uxor, ſcelere Sciani relegata fame moritur. A. C. 397. Theodoſius Eugenium Tyrannum profligat. alii al. 1156. Henricus Marchio primus Dux Auſtriæ creatur. 1584. Parmenſis Gandavum capit.

B. XVIII. Ludi Solares per 4. dies maximi Myſterij celebrati A. C. 87. T. Aurelius Antoninus Pius Imp. naſcitur. 98. Domitianus Imp. miſerè trucidatur. 226. Urbanus I. & 60 . Bonifacius IV. PP. creantur. 1426. Hubert. van Eyk celeberr. ille pictor moritur. 1454. Germani ad Koiviciam Polonos profligãt.

C. XIX. Ludorum Solarium dies 2. V. C. 663. L. Licinius Craſſus Orator. celeberr. moritur. A. C. 202. M. Opelius Diadumenus Imp. naſcitur. 1356. Memorabili ſtrage victus ab Anglis Ioannes Gall. Rex cum Philippo filio captivus ducitur.

D. XX. Natalis Romuli Romæ Conditoris, Ludorum Solarium dies 3. Ludi Triumphales. Mercatus tertium. A. C. 467. S. Simplicius Papa creatur. 1180. Ludovicus VII. Rex Galliæ moritur.

E. XXI. Circenſium Ludorum initium. Solarium dies 4. & ult. A. C. 571. Mahometem Pſeudoprophetam nonnulli natum volunt. 1328. Philippus Valeſius Neapol. & Siciliæ R. obiit. 1493. Frideric. III. Imp. creatur. 1520. Selimus Turc. Imp. peſtilenti carbunculo extinguitur. 15 8. Franciſcus Maria Roboreus Urbini Dux bello clariſſimus; & 1581. Ioan. Thomas Comes Conſtantius miraculum Heroici animi & miræ conſtantiæ moritur ex vulnere ætat. 27. 1 50. Guſtavus Rex Sueciæ obiit. 1604. Oſtenda ab Ambroſio Spinola expugnatur.

F. XXII

F. XXII. M. Valerius Corvus de Samnitibus triumphat V.C. 410. Natalis P. Virgilii Maronis. Ludorum Circensium dies 2. A.C. 425. Valentinianus III. Aug. Appellatur. 827. Valentinus PP. moritur. 1241. Cælestinus IV. creatur. 1433. Franciscus Gonzaga solemnissima pompa primus S.R.I. Marchio renunciatur. 1501. Mercurii Dux Albam Regalem occupat.

G. XXIII. Circensium dies 3. Natalis Augusti Cæs. aliis 13. Aug. A. Corn. Cossus de Samnit. triumphat V.C. 410. A.C. 80. S. Linus patitur. 1444. Ioan. Franciscus Gonzaga Princeps celeberrimus moritur. 1583. Zutphania à nostris miro astu capitur.

A. XXIV. Æquinoctium Authumnale vetus tempore Iulij Cæsaris. A.C. 312. Constantinus Magnus signo crucis in vexillis usus Maxentium mirè triumphat. 768. Pipinus Gall. Rx. moritur, succedit Carolus Magnus filius. 827. Gregorius IV. creatur. 1143. Innocentius II. PP. moritur. 1494. Angelus Politianus, & 1541. Philippus Theophrastus Paracelsus vitâ defungitur. 1626. Missa Gabrieli Bethleno 40000. Tartarorum, à Polonis internecione delentur.

B. XXV. Veneralia secundum. Natalis A. Vitellii Imp. A.C. 278. Tacitus fit Imp. V.C. 449. P. Sempronius de Æquis, & 459. M. Valerius Pætin⁹ de Samnit. & 727. M. Valer. Messala Corvinus de Gallis triumphant. A.C. 1144. Cælestinus II. creatur. 1340. Tornacum ab Anglis obsessum à DEIpara liberatur. 1506. Philip. Hisp. Rx. pater Caroli V. moritur, Moriuntur item Clemens VII. 1534 & Hadrian⁹ VI. 1568. 1597. Henrico IV. Gall. Regi Ambianum se dedit.

C. XXVI. A.C. 311. S. Eusebius PP. moritur. 1560. Ioan. de Turre cremata Cardin. obiit. 1529. Solimannus Imp. Viennam obsidet cum 140. millibus.

D. XXVII. V.C. 487. D. Iunius Pera de Sassinatibus

tibus triumphat. A.C. 1362. Urbanus V. dum Divo Benedicto Casini est supplex, absens miro electorum consensu Pont. creatur 1590. Urbanus VII. moritur. 1601. Ludovicus XIII. R. Gall. nascitur.

E. XXVIII. A C. 630. Clotharius Magnus Rex Gall. moritur. 938. S. Wenceslaus Bohemiæ Dux à fratre occiditur. 1393. Sigismundus R. Ungar postea Imp. tristissima clade à Turcis profligatur. Wenceslaus Ignavus Imp. nascitur. 1238. Iacobus Arag. Rex Valentia potitur.

F. XXIX. Ludi Fatales. V.C. 415. L. Furius Camillus de Pedaneis & Tiburtibus triumphat. A.C. 195. Didius Iulianus Imp. moritur. 855. Lotharius I. Imp. Monachus Prumiensis sanctè vita defungitur. 1066. Wilhelmus Normanniæ Dux Angliam occupat. 1273. Rudolphus I. absens Imp. eligitur. 1323. al. 25. Fridericus Austr. á Ludovico Bavaro Imp. profligatur. 1560. Gustavus Rex Sueciæ moritur.

G. XXX. Meditrinæ sive Metrinæ festum. Natalis Pompeji Magni V.C. 648. Idem anno ætat. 46. hâc die de Hierosolymis triumphat. V.C. 415. C. Mœnius triumphat de Lauinis. Epulum Minervæ hâc die celebratum. A.C. 577. Benedictus I. PP. moritur. 589. Antiochiæ multa hominum millia terræ motu oppressa. 653. Cindasuindus Hispan. Rex opt. obiit. 1538. Terræmotu prope Puteolos, novus mons exurgit, & Tripergulæ oppidum, cum villa Ciceronis obruit.

## OCTOBER.

Octavus mensium. Marti olim Sacer á copia rerum fructuosissimus.

### Cal. Octob er.

A. I. Iunoni sacer dies. Senatus Legitimus V. C. 624. C. Sempronius Tuditanus triumphat de Iapydibus.

dibus. Pompejus Magnus victus est hâc die à C. Iulio Cæs. ad amnem & urbim Pharsalum. A.C. 447. Liber Novellarum hâc die primùm â Theodosio Imp. editur. 571. Alboinus R. Longob. moritur. 829. Michael Balbus Imp. Orient. Iconoclasta dysenteriâ extinguitur. 1061. Alexander II. PP. creatur. 1273. Alphonsus Hisp. Rex electus Imp. Imperium abdicat. 1404. Bonifacius IX. moritur. 1463. Santus Bentivolius Princeps laudatissimus defungitur.

B. II. A.C. 576. Iustinus II. Imp. moritur, succedit ipsa die Tiberius. 965. Ioan XIII. PP. creatur. 1187. Saladinus victis nostris Hierosolymã occupat. 1264. Urbanus IV. moritur. 1550. Magdeb. jussu Caroli V. obsidetur. 1578. Joan. de Austria famosissimus bello Dux moritur in Monasterio S. Vedasci.

C. III. A.C. 311. S. Melchiades PP. creatur. 404. Eudoxia Imp pulso in exilium Chrysostomo quatriduò post moritur. 1180. Manuel I. Imp. Orient. moritur, succedit ipsa die Alexius filius. 1569. Hugontij in Gallia à Rege & Pont. bello superantur.

D. IV. V.C. 495. Aquilius Florus de Pœnis, & 512. L. Lutatius Catulus de Siculis & Pœnis triumphant. A.C. 1209. Ottho IV. Imp. Romæ coronatur. 1273. Rudolphus I. coronatur. 1636. Panierius Suecus nostros ad Witstochium vincit, cæsis utrinque 8000.

E. V. Ludi Alemannici per 6. dies continuos. V.C. 448. M. Fluvius Curvus de Samnitibus, & 457. M. Fab. Pictor de Sassinatibus triumphant. A.C. 361 Moritur Constantius Imp. succedit ipsa die Iulianus Apostata. 811. Michael Curopalates fit Imp. 1056. Henric. III. Imp. obiit. 1131. Philipp. Ludovici Gall. R. filius casu equi, porco tumultuãte, dejectus moritur. 1214. Alphonsus Castellæ Rex vitâ excedit.

F. VI. Clades Romanorum Cimbrica cæsis Rom. 80000. lixis 40. millibus V.C. 650. Eadem die Ro-

mani Mithridatem & Tigranem Reges profligant V.C.684. V.C.512. Q. Valerius Falto navalem triumphum agit ex Siculis. Ludorum Alemannicorum dies 2. A.C. 877. Carolus Calvus Imp. moritur.

G. VII. Ludorum Alemann. dies 3. Senatus Legitimus. A.C. 336. Marcus PP. moritur. 929. Carolus Simpl. Gall. Rex. Peronæ in captivitate moritur. 1513 Cæsariani duce Anhaltino Venetos profligant, cæsis 9000. 1571. Bellum illud memorabile Naupactæum ad Echinadas, duce Ioanne de Austria, cæsis Turcarum 25000. captis 4000. redemptis Christianis 14000. Inde anniversaria ejus rei mem. à Pio V. instituta.

A. VIII. PYANEPSIA, Athenis celebrata. OSCHOPHORIA à pueris gestantibus ramum oleæ onustum uvis ficubus aliisq; fructibus, & munuscula ad fores divitum flagitantibus. Dies Neptuno sacer Ludorum Alemannicorum dies 4. A.C. 451. Synodi Chalcedon. Oecumen IV. initium. 877. Carolus Calvus Imp. contra Ludovici Germanici filios movens profligatur. 1241. Cælestinus IV. moritur. 1497. Ferdinandus II. Rex. Neapol. obiit 1631. Castrum Herbipolitanum à Sueco expugnatur.

B. IX. Hyperides Orator Atheniensis ab Antipatre captus, linguam mordicus præscindit, & expuit, ne quid inter tormenta arcanorum proderet. Ludorum Alemannicorum dies 5. A.C. 1047. obiit Clemens II. item Joan. Rex. Castellæ. 1399. item Sigism. Pandolphus Malatesta Princeps fortissimus 1468. & 1587. Franciscus Dux Florentiæ, 1524. Martinus Luther cucullum abjicit. 1595. Cameracum Comiti Fuentino se dedit. 1620. Henricus Comes Tampier Heros incomparabilis in expugnatione Posonii occumbit.

cumbit. 1636. Melandrum & Hassum profligat Generalis Gözius.

C. X. Ludorum Alemann. dies 6. Arelati hâc die Ludos Theatrales exhibet miro apparatu Constantius Jmp. 1553. Ferdinandi Regis exercitus prope Ezecum profligatur. 1633. Walsteinius Saxones vincit prope Steinaw, captis vexillis 133. 1637. Breda à Batavis expugnatur, cum toto obsidionis tempore ad 6000. suorum Batavi desiderassent.

D. XI. Meditrinalia, Deæ Meditrinæ sive Metrinæ sacra, quo die primùm mustum bibebant. A.C. 371. Terræmotu Nicea obruitur. 1080. Rudolphus Rhinfeld. Jmp. ex vulnere moritur. 130 . Bonifacius VIII. PP & 1347. Ludovicus Bavarus Jmp. moriuntur. A.C. 1531. Ulricus Zwinglius novæ sectæ auctor, bello quod ipse inter Helvetios concitârat occumbit. 1625. Ferdinandus II jubet Austriacos mutare vel Religionem vel Provinciam, quod frustra illi deprecantur.

E. XII. Augustalia, dies reditus Augusti. L. Sempronius Atratinus ex Africa triumphat V. C. 732. A.C. 1399. Richardus Angl. Rex in carcere moritur. 1520. Carolus. Jmp. Aquis coronatur. 1537. Eduardus VI. R. Angl. nascitur. 1596. Agriam occupant Turcæ.

F. XIII. Fontinalia iterum. Ludi in honorem Iovis Liberatoris. V.C. 709. Q. Fab. Max ex Hisp. & 719. similiter ex Hisp. C. Norbanus Flaccus, triumphant. M. T. Cicero Jmp. apud Issum salutatur V. C. 703. A. C. 56. Claudius Jmp. ab Agrippina conjuge veneno necatur. 425. Valentinianus III. creatur Jmp. 954. Ludovicus Vltramarinus Rex Gall. obiit. 1535. Solimannus à Persis profligatur.

G. XIV

G.XIV. A.C. 226. Callistus PP. patitur. 1066. Haraldus Angliæ Rex à Guilelmo Normanno victus Regno & vitâ exuitur. Sunt qui Carolum Calvum hâc die decessisse velint.

A. XV. Sacrificium Romæ pro frugibus, quo equus, qui October appellabatur, capite panibus redimito immolabatur in Campo Martio, Matri Deum consecratus. Sed & Marti hâc die equus immolatus est. Mercurialia, quibus mercatores Mercurio sacrificabant. Senatus Legitimus. V.C. 444. L. Papirius Cursor triumphat de Samnitibus. Natalis P. Virgilij Maronis Poetarum Principis A C. 425. Valentinianus III. creatur. alii al 1 9 . Malcommius Scotiæ R. in prælio occumbit. 1285. Philippus audax Gall Rex moritur, succedit, ipsa die Philippus Pulcher. 1529. Solimannus Imp. Viennæ obsidionem solvit.

B. XVI. THESMOPHORIA festum solemne Athenis per triduum celebratum Demosthenes absens capitis damnatus venenum sumit. Arx Thebana proditione occupatur, inde pugna Leuctrica. A.C. 1355. Ludovicus Siciliæ Rex Petri R. filius moritur.

C. XVII. THESMOPHORIA secundum. A.C. 531. Moritur Bonifacius II. 855. Ignes spiculorum instar crebri per aëra visi. 1313. Lambas Auria Genuæ Rector bello invictus moritur. 1404. Innocentius VII. creatur. 1509. Philippus Cominæus, & 1552. Andreas Osiander Hæresiarcha, moriuntur.

D. XVIII. THESMOPHORIA tertium. Sejani Sycophantæ crudelissimi miserabili interitu memorabilis dies A.C. 34. Agrippina Germanici uxor laudatissima obiit A.C 36. A.C. 707. Ioan. PP. VII. moritur. Ottho Magnus fundat hâc die Archiepiscopatum Magdeburg quia ipsa die Misnensis, Mersburg.

Cizens.

Cizens.& Havelberg. primi Episcopi consecrati sunt 1034. Sancius Aragon. Rex moritur. 1337. Heidelbergensis, 1457. Gripswald, & 1502. Wittenberg. Academiæ institutæ sunt. 1503. Pius III. obiit. 1627. Schlickius Danos opprimit.

E. XIX. Ludi Solis. Armilustrium Romæ. Democritus Philosophus moritur. A.C. 439. Gensericus Rex Wandalorum Carthaginem perfidè occupat. 1405. Æneas Sylvius, postea Pius II. nascitur. 1455. Crucigeri sæpe victi tandem Polono se dedunt 1547. Iustus Lipsius ille Belgij Phœbus nascitur.

F. XX. A.C. 255. Lucius I. PP. creatur. 638. Honorius I. moritur. 686. Conon. fit PP. 1139. sive 40. Henricus Guelphus cognom. Superbus exul. moritur. 1494. Ioan Galeatius Maria Dux Mediolanensis, lento Veneno patrui scelere perimitur, æt. 25. 1546. Prælium Smalcaldicum, quo hac die Albertus Dux Brunsuic. occubuit. 1547. Perinus Bonacurtius alter Apelles Romæ moritur.

G. XXI. P. Servilius Vatia triumphat V.C. 665. A.C. 1141. Leopoldus Austriæ Marchio contra Hen. Superbum Bavariæ Dux renunciatus, hac die infelix & inglorius moritur. 1187. Gregorius VIII. creatur Pont.

A. XXII. A.C. 741. Carolus Martellus Pipini Regis pater, Rex Regum dictus, Saracenorum domitor, belli fulmen extinguitur. 1158 Ottho Austr. Marchio Frising. Episc. scriptor insignis moritur. 1304. Benedictus XI. creatur Pont.

B. XXIII. A.C. 472. Olybrius Imp. immaturè extinguitur. Petrus Aragonius à fratre Rege monitus in expugnatione Neapolis, contra templum B. M. V. tormenta non dirigere, contemnens globo in capite percussus perit. 1149. Raimundus Barcinonensis

nonensis Rex Aragon. Ilerdam & Fragam expugnat. 1456. Joan. Capistranus moritur. 1465. Erasmus Roterodamus nascitur.

C. XXIV. Natalis Domitiani Imp. Titus Vespas. filius Cæsareæ ludos solemnes celebrat ob victam Ierusalem, & 3000 Judæos cum bestiis pugnaturos inducit. 1535. Franciscus Sfortia Dux Mediolani moritur. 1635. Joann de Werdt cum 3000. castra Gallica invadit, & dissipatis 5. legionibus, mactatis 3000. captis 1200. equis, vexilisque 18. ad suos revertitur.

D. XXV. A.C. 423. Moritur Bonifacius I. PP. & 625. Bonifacius V. & 1154. Stephanus Rex Angliæ, 1415. Henricus V. Rex Angl. ope DEIparæ de Gallis triumphat, cæsis 10000. cum hi sextuplo majores copias, virorum 150. millium habuissent.

E. XXVI. Ludi Victoriæ à Sylla instituti. Ludi Sarmatici per dies 7. Carino Cæs. dati V.C. 751. C Asinius Pollio de Parthis triumph. A, C. 121. Euaristus PP. moritur. 336. Julius I. PP. creatur. 1584. Turcarum 10000. in Carniola profligantur. 1596. Maximilianus Archidux propè Agriam à Mahomete vincitur. 1597. Alphonsus Ferrariæ Dux ultimus moritur.

F. XXVII. Ludi Natalitii anniversarii Hadriani Imp. ob ejusdem gratissimam pop. Rom. memoriam. 1462 Moguntia proditione capitur, ab exercitu Adolphi Nassovij. 1566. Moritur Fridericus III. Elector Palat.

G. XXVIII. Ludi Isiaci, Tyranni evictio. A.C. 1187 Urbanus III. moritur. 1189. Bardovicum ubrs ducentis annis Roma vetustior, ab Henrico Leone Guelpho principe edomita funditus evertitur, è cujus ruderibus Lunæburgum conditur. 1494. Carolus Valesius Com. Angolismensis Francisci I. pater moritur.

A. XXIX. Baccho & Vertumno vina nova oblata. P. Sulp. Saverrio triumphat de Samnit V. C. 449. A. C. 701 Joan: VI. PP. creatur. 1581. Matthias Archidux è Belgio inglorius redit, nuper à Confœderatis ultro invitatus. 1591. Innocentius IX. creatur.

B. XXX. Ludi Sarmatici continuati. A. C. 1340. Alphonsus Castellæ Rex memorabili prælio Mauros superat, cæsis in acie & fuga ducentis ferè millibus, 1468. Carolus Audax Burgundiæ Dux Leodium expugnat, & dirè sævit, infantibus 600. demersis.

C XXXI. A C. 475. Augustulus ult. Occid. Imp. creatur. 1327. Jacobus Siciliæ & Aragon. Rex moritur, 1338. Ferdinandus I. Rex Lusitan. 1495. Supremum Cameræ Spirensis Judicium instituitur. 1517. Lutherus primum defectionis specimem Theses contra Indulgentias edit. 1529. Oceanus excrescens multa mortalium millia haurit in Hollandia & Flandria.

## NOVEMBER.

Nonus mensium Priscis, & Dianæ sacer fuit.

### Cal. Novembr.

D. I. Calendæ Junoni sacræ. Senatus Legitimus. Epulum Jovi parabatur. M. Fulvius Flaccus de Vulsiniensibus triumphat V. C. 489. Pontius Telesinus Samnitum Dux cum 40. millibus ad portam Collinam cum Sylla dimicat, & supremum periclitatur Romana Resp. A. C. 588. Agilulphus salutatur Rex Longobard. 676. Donus I. creatur 802. Nicephorus Logothetha fit Jmp. 872. Hadrianus Papa moritur. 955. Henricus Rixosus primus e Saxonibus

Boicæ Dux moritur. 999. Sylvester II. fit Pontifex. 1179. Philippus II. Galliarum Rex coronatur, 1637. Joannes de Werdt hâc & sequenti die Vinarium plurimum atterit, & captis duobus propugnaculis, mille cæsis ad hyberna pergit.

E. II. Ternovena. Plinius II. Vesuvii incendia exploraturus, vapore suffocatur. anno Christi 82. 1148 Richardus á S. Victore moritur. 13 3. Bonifacius IX creatur. 1549. Paulus III. moritur. 1623. Esterhasius Comes Bethleni copias profligat.

F. III. Hilaria Deûm matri sacra, tertiùm. Hyemis initium apud Vet. Rom. A. C. 283. Probus Imp. moritur; succedit ipsa die Carus. 361. Constantius Imp. movens in Iulianum moritur. Lucani Poëtæ Natalis. 1417. In Concilio Constantiensi Martinus V. fit Rom. Pont. 1551. Magdeburgum Cæsareanis deditur. 1 93. Turcæ ad Albam Regalem triumphantur. 1623 Iterum cæduntur Bethleni copiæ ab Esterhasio.

G. IV. A. C. 2 7. Maximinus fit Imp. 1576. Antverbia ab Hispanis capitur. 1619. Fridericus Elector Palat. contra Ferdinand. II Imp. Rex in Bohemiâ coronatur. 1623 hâc tertia pugnæ die Bethleni exercitus omnino profligatur. 1625. Tillius Danos superat.

A. V. SOTIRIA, festum in honorem Arati, Sicionii celebrant, ob patriam è servitute Macedonum vindicatam. Neptunalia, quibus solemnis gratiarum actio Neptuno fiebat. Senatus Legitimus, A. C. 1220. Damiata à nostris capta. 1370. Casimirus Magnus Rex Poloniæ nascitur. 1492. Atrebatum Gallis per stratagema eripitur.

B. VI A. C. 54. Ulpius Trajanus nascitur. alii al. 355. Iulianus à Constantino Iuniore designatur Cæsar.

ſar. 1406. Innocentius VII. moritur; 1417. Franciſcus Zabarella S. R. E. Card. vir doctisſimus moritur Conſtantiæ 1550. Ulricus Dux VVirtenberg. defungitur.

C. VII. A. C. 1492. Lapis triangularis magnus prope Enſisheimium cœlo delabitur, & ibidem uſque hodie aſſervatur & oſtenditur, A C. 1630. Ferdinandus II. Imp. Ratisbonæ coronatur.

D. VIII. Neptuno ſacer dies. A. C. 790. Conſtantinus Imper. Irenem matrem reſignare cogit. 1300. Joannes Duns Scotus Doctor ſubtilisſimus Coloniæ moritur. 1520. Ericus Trolle Eques, Guſtavi Adolphi Regis Sueciæ avus, ob rebellionem decollatur. 1620. Memorabilis illa Bavariæ Ducis & Cæſarianorum victoria Pragenſis.

E IX. A C 960 Conſtantinus Imp. Romanum filium collegam aſſumens, ab ingrato veneno tollitur 1142. Fulco Comes Andegavenſis, deſignatus Solymorum R. in venatione equo decidens moritur. 1444. Memorabili congreſſu noſtri cum Turcis ad Varnam congredi parant, contra datam fidem. 1483. Lutheri natalem nonnulli habent.

F. X. A. C. 57 . Pelagius II. fit PP. 1 05. Eligitur Clemens PP. V. 1419. Fundatur Roſtochienſis Academia. 1444. Noſtri miſerabili clade à Turcis ad Varnam profligantur, cæſo Vladislao Rege, & Juliano Cardin. ſed & 30000. Turcarum deſideratis. 1483. Martin. Lutherus naſcitur. 1626. Pappenheimius Heros ſuperioris Auſtriæ rebelles domat, cæſis 4000. merſis 1000.

G. XI. Henric. V Imp. naſcitur. A. C. 607. Bonifacius III. PP. moritur. 1286. Petrus Rex Aragon. moritur. 1033. Benedictus IX. fit Pont. 1546.

Insignis victoria ope DEIparæ de Turcis Dium obsidentibus parta.

A. XII. Dionysia antiquiora, sive Mysteria minora Athenis celebrata in templo Bacchi. Ludi plebeji primùm. V. C. 444. Q. Fab. Max. Rullianus de Hetruscis, & 455. Cn. Fulvius Centumalus de Samnitib. triumphant, alii die sequenti A. C. 64. Martin. III. moritur. 1226. Ludov. VIII. Gall. R. obiit. 1409. Lipsiensis Academia conditur.

B. XIII. Epulum rursus indictum in hon. Jovis. A. C. 121. S. Alexander I. creatur PP. 565. Justinianus Magn. Imp. Legumlator moritur, succedit ipsâ die Justinus Junior. 614. S. DEUS dedit PP. creatur. 867. Nicolaus I. moritur. 1559. Albertus Archidux fit Gubernator Belgii.

C. XIV. A. C. 1316. Ioan. I. Posthumus Gall. Rex salutatur, præest mensem non totum, & moritur 1587. Henric. Dux Guisius, auxiliarem Hugonotis Germanorum exercitum profligat. 1626. Iterum memorabili prælio funduntur rebelles in superiore Austria, etsi magico carmine duri, cæsis tamen 6000. 1637. Bredavius noster Vrangelianos fundit 500. cæsis & 5. legionibus dissipatis.

D. XV. Ludi plebei secundùm. A. C. 1136. G. S. Leopoldus Austriæ Marchio, è familia Boica priorum Austr. March. in cœlos evolat. 1585. Legati Suecici, eosque inter Pontus de la Gardia, dum Narvum fl. trajiciunt, fatiscente è bombocutulium navi, merguntur 1629. Gabr. Bethlenus Transsylvaniæ Princeps moritur.

E. XVI. Ludi Plebei tertium. Sigillaria sive Ludi Sigillares. Natalis Tiberii Imp. I. Henric. III. Rex Angl. moritur. A. C. 1632. Memorabili ad Luzam prælio. Gustav. Rex, Sueciæ, & fulmen illud belli,

belli, Germanæ Nobilitatis gloria, Godefred. Henricus Comes Pappenheimius, occumbunt cæsis utrinque 14000.

F. XVII. Æsculapii festum Athenis. Ludi Jancionici Romæ celebrari. A. C. 11. Fl: Vespasianus Imp. nascitur. A. C. 375. Valentinianus Imp. Apoplexia extinguitur ætat 55. A. C. 1175. Conradus Marchio Lusatiæ ex vulnere in ludis Martialibus accepto moritur. 1592. Ioannes III. Rex Sueciæ obiit. 1611. Sigismundus Rex Poloniæ Brandeburgiis jus Feudi Ducatus Borussiæ solemniter concedit.

G. XVIII. Mercatus quartùm. A. C. 1096. ad 40000. Maurorum prælio Alcoracensi ab Hispanis cæsa. 1169. Moritur Albertus Ursus Elector Brandeburgens. 1472 Bessarion Cardin. vir maximus obiit. Item 1473. Ioan Monacens. Dux Bavar. 1561. Alexander Moldaviæ Princeps crudelissimus profligatur ab Alberto de Lasco.

A. XIX. Munus Canditati, bis aliàs in anno datum, genus Ludi gladiatorii apud Rom. A. C. 237. S. Pontianus PP. patitur. 498. Anastasius II. moritur. 1190. Ptolomais à nostris expugnatur. 1562. Condæus & Guisius acriter confligunt, vincunt Catholici & Condæus capitur. 1626. Tertio prælio rebelles Austrios fundit Pappenheimus, cæsis 2000.

B. XX. A. C. 1003. Ioan. XVII. al. XVIII. Pont. creatur. 1249. Robertus Comes Artesiæ, Ludovici VIII. Gall. R. filius obiit. 1583. Ludovicus Hassiæ Landgr. moritur. 1626. Nunc denique quartùm congressi Aust. superioris rebelles à Pappenheimio profligantur cæsis 5000.

C. XXI. A. C. 496. Gelasius I. moritur. A. C. 533. Hac primùm die Institutiones Juris, opera Justiniani Imp. publicantur. 872. Hadrian. II. creatur Pontif. 1150. Garcias Navarræ R. repentè moritur. 1361. Philippus Junior Dux Burgundiæ sine liberis moritur. 1457. Ladislaus Ungar. & Bohem. Rex in ipso nuptiarum apparatu decedit, aliis die sequenti.

D XXII. Munus Arcadicum, bis in anno datum, genus Ludi gladiatorii. A.C. 375. Valentinianus II. fit Imp 1220. Frideric. II Romæ coronatur. 1272. Moritur Henric. Angliæ Rex DEIparæ addictissimus. 1407. Ludovic. Valesius Caroli V. Reg. filius opera Burgundi patruelis à sicariis quibusdam trucidatur, 1525, primus Borussiæ Dux creatur Albertus Brandeburgius.

E. XXIII. A. C. 102. S. Clemens Martyrio coronatur. 498. Symachus PP. creatur 710. Childebertus Rex Franciæ moritur. 1549. Francisc. Dux Brunsvicensis, die suo Natali extinguitur.

F. XXIV. Bruma sive Brumalia festum solemne Romanorum. A. C. 64. Petrus Flaccus Satyricus moritur. æt. 28. 6 2. Mauritius Imp. occisis prius in oculis ejus filiis à Phoca perimitur, alii aliàs. 1308. Henricus Lucelburgius creatur Imp. 1526. Ingenti clade profligat Italos Georg. Baro Fronspergius.

G. XXV. A. C. 899. Moritur Arnulphus Imp. 12 7. Nicolaus III. creatur. 1185. Lucius III. defungitur. 1499. Poloni Tartaros in Podolia profligant. 1547. Andreas Auria Dux celeberrimus, alter Neptunus dictus moritur. 1627. Ferdinand. III. postea Imp. Rex Bohem coronatur.

A. XXVI. V. C. 82. primum Triumphum de Hetru-

Hetruscis agit Servius Tullus Rex Rom. A. C. 514. Clodovæus Magnus Rex Franciæ moritur, & 1439. Albertus II. Imp. 1510. Magnus ille Lusitanorum Archistrategus, novi Orbis domitor Albuquerquius, Goam Indiarum Metropolim expugnat.

B. XXVII. V. C. 716. P. Ventidius ex Tauro monte & Parthis triumphat, Græcis & Gallis defossis. Anniversaria solemnitas Romanis in foro Boario. A. C. 1096. Oscensis Urbs. Victrix Romanis dicta, à Petro Aragonum Rege capitur, cæsis eo bello 4. Maurorum Regibus, quorum capita pro insigni dein accepta. Hermann. Hassiæ Landgr. Archiepiscopus Coloniensis moritur. 1508.

C. XXVIII. Ludi Natalitii in memoriam Nervæ opt. Cæsaris populo gratissimi. A. C. 496. Anastasius II fit PP 711. Gregorius III defungitur. 1059. Casimir. I. ex monacho Cluniacensi R. Poloniæ, sanctè moritur. 1340. Castellæ & Portugalliæ Reges prælio Tartessio Saracenos superant, cæsis ducentis millibus 1443. Georg. Castriottus cognom. Scanderbegus avitum Principatum Epiri occupat & Turcas profligat. 1627. Anholdius Comes Danos in ditione Bremensi bello vincit, relatis signis 35.

D. XXIX. A. C. 528. Antiochiæ terræ motu 4870. homines oppressi. 1148. Raimundus Barcinon. Arag. Rex Dertosam expugnat. 1185. Urbanus III. PP. creatur. 1226. S. Ludovicus Gall. Rex coronatur. 1314. Philippus Pulcher Rex Galliæ moritur. 1632. Frideric Palat. Moguntiæ moritur. 13 diebus post Regem Sueciæ occisum.

E. XXX. L. Æmilius Paulus II. ex Maced. & Perseo R. triumphat. V. C. 58. A. C. 771 Carolomannus Gall. Celt R. Pipini filius obiit. 1406. Grego-

rius XII. creatur. 1525. obiit Francisc. Ferd. Pescaræ Marchio Invictissimus. 1526. Georg. Fronspergius Italos prope Mantuam cædit. 1575. Selimus II. Turcarum Jmp. moritur. 1561. Tornacum expugnat Parmensis.

## DECEMBER

MEnsis olim decimus, nunc postremus, Præsidem Vestam habens.

### Cal. Decemb.

F. I. Calendæ Iunoni sacræ, Fortunæ muliebris festum. Ludi Sarmatici iterum. Bellum sublatum. Senatus Legitimus. A. C. 1049. Ermesenda Regina Aragon. obiit. 1299. Frideric. R. Siciliæ Drepani Gallos superat. 1531. Ioan. Oecolampadius Basileæ moritur.

G. II. Initium Muneris. Perseus Rex vinctus cum filiis à P. Æmilio tertiâ triumphi die spectaculo circumducitur, & paulò post in carcere moritur. A. C. 237. S. Antherus PP. creatur. 1154. Anastasius IV. & 1521. Leo X. moriuntur. Item 1463. Albert. VI. Archidux, & 1592. Alexander Farnesius Belgii triumphator.

A. III. A. C. 872. Terræmotu Moguntia evertitur. 1135. Henricus I. R. Angl. obiit. 1138. Lotharius II. opt Imp. moritur. 1265. Odofredus I. C. celeberrimus decedit.

B. IV. Munus Arcadicum, iterum. A. C. 6. Persius Flaccus Volaterris nascitur. 811 Carolus Rex German. Caroli M. filius domitis Saxonibus moritur. 975. Ioan Zemisces Or. Imp. DEIparæ addictissimus obiit. 1334 Ioann. XXI. al. XXII. extinguitur. 1563. Finitur Concilium Tridentinum.

C. V. Faunalia Fauni sacra à rusticis celebrata secundum

cundum. V. C. 991. Catilinaria conjuratio detecta. A. C. 1154. Hadrianus IV. creatur PP. 1185. Alphonsus Portugall. Rex opt. moritur. 1250. Fridericus II. Imp. à Manfredo notho filio injecto pulvinari suffocatur, alii aliàs. 1560. Fransc. II. Gall. R. ex apostemate cerebri moritur. ætat. 17. 1590. Gregorius XIV. creatur PP.

D. VI. A. C. 741. S. Zacharias fit PP. 1032. Rudolph. III. cognom. Nihili Burgund. Rex moritur. 1082. Raimundus C. Barcinon. à fratre impiè occiditur. 1352. Clemens VI. & 1370. Rudolphus Elector Saxon. moriuntur.

E. VII. A. C. 370 S. Ambrosius pueri voce Episcop. designatur. Hac die M. T. Cicero ætat. 64. decollatur, & caput cum dextra pro rostris exponitur. A. C. 983. Ottho II. Imp. obiit. 1488. Francisc. Comes Stamparum ultimus suæ Familiæ Dux Britanniæ moritur.

F. VIII. Horatius Flaccus Aurelio Cotta & Manlio Torq. Coss. nascitur. A. C. 283. S. Eutychianus PP. patitur. 878. Ludovic. Balbus R. Gall coronatur. Dies Neptuno sacra.

G. IX. A. C. 1165. Malcolmus Junior cognom. Virgo Rex Scotiæ extinguitur. 1185. Alphonsus I. Portugall. R. Maurorum domitor moritur, aliis 5. Dec. & 1437. Sigismund. Imp. Schismatis teterrimi felicissimus profligator.

A. X. Munus Canditati, iterum A. C. 313. S. Melchiades PP. obiit. 537. Belisarius nocte Romam occupat cæso Gotthorum præsidio. Domus sacra DEIparæ per angelos è Dalmatia Recinetum per 100000. passus transfertur. A. C. 1294. 1279. Boleslaus Pudicus R. Polon. obiit. 1561. Caspar Schwenckfeldius Hæresiarcha moritur.

B. XI. Agonalia Bacchi Dies Halcionici. Septimontia. Solstitium hybernum novum. A C. 1471. Henricus IV. Castellæ Rex sine liberis extinguitur. 1552. Paulus. Jovius Episc. Nucerinus obiit.

C. XII. Ludi Lancionici. A. C 384. S. Damasus PP. obiit. 626. Heraclius Imp. ope B. M. V memorab. triumpho Persas vincit, suorum 12 tantum desideratis. 1476 Moritur Frideric. Victoriosus C. Palat. 1542. Jacobus Rex Scotiæ extinguitur. 1562. Obiit Joan. Mediceus Cardin. Juvenis, ex vulnere à Garzia fratre inflicto, cum de lepore in venatione contenderent, hoc etiam à Joannis famulo interempto. 1620. Buquoius Comes Moravos subigit, bello victos.

D. XIII. C. Fab. Luscinus de Lucanis Brutiis Tarentinis & Samnitibus triumphat. V. C. 475. & Q. Pedius de Hispanis 711. Senatus Legitimus A. C. 787. Thassilo ult. Bojorum R. Monachus moritur. 1034. Theodoricus Marchio Lusatiæ in lecto confoditur. 1124. Callistus II. & 1254. Innocent. IV. Item 1526. Stephan. Polon. & 1521. Emmanuel Portugall. R. R. moriuntur. 1598. Mira Romæ inundatio.

E. XIV. A. C. 617. Bonifacius V. & 871. Joan. VIII. & 1124. Honorius III. creantur. 896. Formosus P P. & 1474. Frideric. Saxon. Dux Magister Ordin. Teut. moriuntur 1546. Ticho Brahe nascitur. 1599 Andreas Battorius Cardin. victus à Valacho, in fuga à rusticis occiditur.

F. XV. Consualia tertium Nascuntur Nero Imp. L. Ælius Verus Imp. & Septimus Imp: inde Natalitii Ludi Septimiani anniversarii. A. C. 882. Joan. VIII. PP. moritur, & 1393. Alphonsus Aragon.

R. Astro-

R. Astronomiæ Restitutor. 1588. Henric. Guisius Dux opt. inauditus jussu Regis confoditur.

G. XVI. A. C 533. Pandectæ & Digesta à Justiniano eduntur. 714. Pipinus Caroli Martelli pater obiit. 1195 Balduinus Animosus Com. Flandr. moritur. 1393. Alphons. R. Aragon. Astronomus nascitur alter ab illo Restauratore. 1588. Ludovic. Guisius Cardin. altera post necem fratris die indignè occiditur.

A. XVII. Primus dies Saturnalium adjectus à Julio Cæsare in correctione Calendarii. M. T. Cicero Pindenissum Ciliciæ capit. A. C 554. Totilas Gotth. Rex Romam proditione capit & mænia diruit.

B. XVIII. Secundus dies Saturnalium adjectus à Julio Cæsare, A. C. 1118. Cæsaraugusta Alphonso Regi cognom Imperatori se dedit. 1352 Innocentius VI. PP. creatur. 1625 Ferdinand. III. R. Ung. postea Imp. ab Esterhasio Palat. coronatur.

C. XIX. Tertia dies Saturnalium, qua sola olim Saturnalia celebrata. Opalia. A. C. 682. Martin. I. PP. creatur. 972. Donus II. & 1370. Urban. V. moriuntur. 1521 Joann. III. Rex Lusit. moritur. 15 3 Clemens VII. creatur.

D. XX. Opalia secundum. Ludi Natalitii anniversarii Gordiani Imp. A. C. 805. Osnaburg. Schola à Carolo M. fundatur. 972 Benedictus VI. PP. creatur. 1288. Hermannus Alberti I. Imp. frater, prope Rheinavv Rheno mergitur, ætat. 18 1448. Nicolaus Cusanus Cardin. designatur, mundi miraculum habitus

E. XXI. Angeroniæ feriæ, quibus Angeronæ sacra fiebant, Deæ Silentii. Herculi & Cereri mel & vina offerebantur. A. C. 1140. Memorabili fidei

exemplo Guelphonem D. à Cæs. obsessum suis humeris effert Serenissima Conjux, rogans ut fœminis quod charissimum esset humeris efferre liceret. 1254. Alexander IV. & 1334. Benedictus XII. creantur. 1603. Mahometes III. Imp. moritur.

F. XXII. Compitalia tertiùm. Larium festum 3. A. C. 71. Vitellius Imp. occiditur. 1612. Franciscus Gonzaga Dux Mantuæ moritur. 1636. Ferdinand. III. Imp. Ratisbonæ eligitur.

G. XXIII. Laurentinalia ab Acca Laurentia uxore Faustuli instituta seu dicta. Festum Jovis. M. Fulvius Nobilis de Ætolis triumphat. V. C. 576. A. C. 560. Childebertus I. Franciæ Rex, & 1516. Ferdinand. Hispaniæ Rex moriuntur.

A. XXIV. A. C. primo, Sergius Galba Imp. nascitur. Juvenalia diebus octo, Saturnalibus addita. Ludi Anniversarii Natalitii in hon. & gratiam Titi Imp. A. C. 1294. Bonifacius VIII. creatur Pont. 1541. Obiit Andreas Carlstadius. 1601. Francisc. Dux Brunsvic. æt. 29. aquis mergitur.

B. XXV. Natalis Regum Regis Verbi incarnati. Bruma seu solstitium hybernum tempore Julii Cæsaris Juvenalium dies 2. A. C. 499. Clodoveus Magnus Gall. R. baptizatur. 800. Primus Occidentis Imp. salutatur hâc ipsâ die Carolus Magnus. 820. Leo Armenus Imp. occiditur Concilio Perpinianensi decretum, de annis deinceps à nato Christo computandis. Wilhelmus Nothus Rex Angliæ consecratur. 970. Joann. Zemisces coronatur Imp. Orient. Hâc item die Carolus Crassus Imp. coronatur, & Henricus III. creatur. Sed & Carolus Calvus & Constantinus Ducatus Impp. deliguntur. Creantur eâdem die PP. Clemens II. 1046. & Bonifacius VIII. 1294. Eadem die 1406. Moritur

Henri-

Henricus III. Castellæ Rex. 1523. Rhodii milites coacti deditionem Rhodi faciunt. 1560. Franciscus II. Gall. Rex moritur, al. 5. Dec. 1593. Naves Hollandicæ quadraginta naufragio pereunt.

C. XXVI. Juvenalium dies 3. A. C. 272. Moritur S. Dionysius PP. & 419. Zosimus, cui ipsâ die succedit Bonifacius I. 687. Sergius I. creatur. 795. Hadrian. I. moritur. 1193. Frideric. II. Imp. nascitur. 1413. Michael Stenus Venet. Dux celeb. obiit. 1477. Galeatius Sfortia Mediolani Dux in templo occiditur. 1559. Pius IV. & 1566. Pius V. creantur. 1623. Mansfeldici ab Erwitto ad Frisoytam cæduntur: 1627. Mantuæ Dux ult. moritur, succedente Niversio, in quem bellum Italicum paratur.

D. XXVII. Juvenalium dies 4. Ludi Palatini ob constitutum Imperium, & in memoriam C. Julii Cæs. ab Augusto instituti, & per dies 8. celebrati. A. C. 955. Agapetus II. moritur. 1060. Ferdinandus I. Leg. & Castellæ Rex obiit. 1594. Henric. IV. Gall. Rex à sicario quodam ferè interimitur.

E. XXVIII. Juvenalium dies 5. Cn. Pompejus Strabo de Asculanis & Picentibus triumphat. V. C. 664. A. C. 1412. Bartholomæus Salicetus JC. celeb. & 1568 Christoph. Dux Wittenb. moriuntur.

F. XXIX. Davidis Regis & Prophetæ Natalis. Juvenalium dies 6. V. C. 713. L. Munatius Plancus de Gallis triumphat. A. C. 1591. Innocentius IX. PP. moritur.

G. XXX. Juvenalium dies 7. Saturnalia hâc & sequenti die festivius celebrata. A. C. 1370. Gregorius IX. creatur Pontifex. 1636. Ferdinandus III. Imp. Aug. Ratisbonæ solemnissimè coronatur.

A. XXXI. Juvenalium dies 8. & ultimus L. Aurelius Commodus M. Antonini opt. Principis flagitiosissimus filius, cum in sequenti nocte plurimos Principes interficere statuisset, à Narcisso Athleta strangulatur, anno Christi 194. ætat. 32. 335. S. Sylvester I. moritur. 406. Gallias trajecto Rheno invadunt Alani & Wandali. 639. Joan. IV. PP. creatur. 1387. Joan. Wiecleffus Hæresiarcha in exilio moritur.

# Fructui Benedicto Virginis laus in sæculis æternis, Amen.

# SACRÆ HISTORIÆ UNIVERSÆ NUCLEUS.

*Annus Mundi Primus.*

IN Principio creavit DEus Cœlum & Terram &c. Fuit autem dies mundi primus, Dominicus. Feria VI. creatus est homo Microcosmus, cujus Unius pedibus, teste David, subjecta sunt Omnia. Die VII. requievit Dominus ab omni opere &c. qui propterea sacer Judæis fuit. Cæterum mense Martio mundum creatum fuisse, aliàs demonstramus, & à prima ejusdem, mundi conditi annos numerari debere disertè asserimus. Nunc sacram Historiam universam obiter delibemus.

Anno mundi 2. Lachrymarum hanc vallem primus nascendo ingreditur Cain, anni initio, & fine ejusdem Abel.

A. M. 3. Varia filiorum Adam generatione, hic & sequentes anni à scriptoribus notantur.

A. M. 130. Cain Abelem fratrem occidit, opinione Methodii & Saliani.

131. Ærumnas Mundi delibare incipit, natus hoc anno Adamo Sethus, Caino Enochus.

150. Struit primam Urbium Enochiam Cain, à filio dictam.

236. Mundum hunc subintrat Enos Setho natus.

396. Variant scriptores super diverso diversorum ortu. Salianus Malaleelem filium Cainan natum opinatur.

461. La-

461. Laborat pace turbatâ primùm orbis, Cainitis impiis bellum ferentibus & gerentibus. Malaleeli nascitur Jared filius.

500. Uxoribus fratrum abutuntur Cainitæ.

623. Consignat hunc annum natali suo sanctus ille Enoch.

928. Ætatem nunc agit mulierosus ille Lamech, primus Bigamus. Caini interfector.

875. Sethi filiis debetur non modo, Astrologia inventa, sed & litteræ Hebraicæ. Lamech alter, vir sanctus nascitur.

930. Naturæ moriendo satisfecit Adam communis mortalium omnium parens, & in monte Calvariæ sepelitur.

940. Ingreditur viam tandem Eva humani generis mater.

98 . Transfertur, non moritur, ut mentiuntur Judæi, Henoch, ætatis 365.

1042 Avocatur à mortalibus Sethus Patriarcha. Invalescit malitia super terram.

1057. Concionatorum primus Noe Patriarcha nascitur, filius Lamech.

1140. In vivis esse desinit S. Enos, Sethi filius.

1235. Decedit Cainā æt. 910. Noe prædicat reprobis.

1290. Transit ex hac mortalitate Malaleel. æt. 895.

1422. Abripitur similiter morte Jared. æt. 962. qui omnes Patriarchas vidit, & Adamum annis 470.

1537. Definitur tempus diluvii à Numine.

1557. Arcæ fabrica imperatur Noe, in qua 100. annis laboravit.

1559. Justo Noe Sem filius natu maximus nascitur.

1600. Noe pergēs terrere impios, Prometh. dicitur.

1651. Moritur Lamech æt. 77 . superstite patre, viditq; omnes Patriarchas quod nulli Patriarcharum contigit, ab orbe condito.

1656.

1656. Obiit longævus ille Methusalem, ætat. 969. vir religiosus & pius. Diluviū incipit mens. 2. die 17.

1657. Arcâ egreditur Noe, novus quasi orbis pater.

1658. Varia generatione filiorū Noe celebres deinceps anni, & hic ortu Assur, Magog, & Ephraim.

1659. Spectatissimus ille Principum Arphaxad nascitur. Item Madai & Phut.

1660. Tres Noe filii prole augentur Semo Lud nascitur, Chamo Chanaan, Japheto Javan.

1671. Ebrius Noe à Chamo illuditur. & maledicit Chanaan.

1694. Excellit hic annus ortu virorum illustrium; Nemrodi & Zoroastris. Sed & Arphaxadi Cainan nascitur.

1724. Salæ natalis annus, qui fuit filius Cainan.

1754. Salæ nascitur filius Heber pater Hebræorum.

1788. Universa terra, authore DEO, in tres mundi Principes Sem, Cham & Japhet dividitur. Natus Phaleg filius Heber.

1818. Mundi tres Principes, in filios ac nepotes diversas provincias partiuntur. Nascitur Rehu filius Phaleg.

1850. Inclyti illius Patriarchæ Abrahæ proavus, Sarug nascitur filius Rehu.

1880. Sarug prole augetur Nachore, qui dictus est Senior.

1909. Struitur Turris illa Babel, & Urbs celeberrima. Nachori nascitur filius Thare, pater Abrahæ.

1931. Immittit confusionem linguarum DEUS, in structores turris, cessatque ædificatio, inde divisio in gentes.

1932. Titulo Regis primus utitur Nemrodus seu Belus

lus, quem Saturnum alii volunt, condito nunc Regno Babylon.

1933. Orbis in plura Regna distinguitur. Assur Assyriorum Regnum a se cognominatum, alii alia condunt.

1950. Urbes celeberrimas struit Nemrodus, Arach, Achad & Chalanne, quæ postea Edessa, Nisibis & Seleucia.

1966. Exurgit novum Sycioniorum Regnum Ægialeo Rege.

1[illegible]9. Decus illud Patriarcharum Abraham nascitur.

1990. Regum primus Nemrodus moritur, succedit Ninus idem Assyriorum Rex, qui Imperium dilatat. & condit Niniven, urbium maximam, longitudine 150 Stadiorum.

2000 Ob fortia facta Ninus Belum patrem, Diis accenset.

2006. Transit ex hac mortalitate Noe Patriarcha.

2014. Assyriorum Monarchia per Ninum consurgit.

2017. Rex Sicyoniorum primus Ægialeus moritur.

2018. Optimo patri succedit filius Europs.

2026. Dimidium temporum ab Orbe condito usque Christum.

2027. Ad patres in Lymbo pergit Nachor Patriarcha.

2039. Tradit Salianus nunc primum natum Abrahamum, quod & nobis contra multos placet.

2044. Exercitu 170. Myriadum, Ninus Zoroastrem Bactrianorum Regem ope Semiramidis debellat.

2048 Rex Ninus moritur, succedit Semiramis, quæ prima mulierum imperat. Nascitur Loth.

2049. Opera inter Semiramidis, Babylon consurgit, par Ninive magnificentia. Sara nascitur.

2053. Terminat vitam Cainan posterior filius Arphaxad.
2056. Abit similiter è vita Rehu pater Sarug.
2062. Rex Sicyoniorum Europs obiit succedit Telchis.
2068. Ingentia & miranda Semiramidis opera celebrantur. Abraham Saram ducit.
2079. Moritur Sarug proavus Abrahæ.
2090. Debellat Indos Semiramis, victa tandem paulò post moritur, miraculum mulieris.
2091. Ad regnum post matrem evehitur Ninyas.
2094. Ætate Abrahami, & hoc ferè anno conditur Regnum Cretensium à Cres primo Rege.
2096 Inter vivos esse desinit Arphaxad. æt. 438.
2105. Triumphat subigitque Gomorrhæos & Sodomitas Rex Chodorloamor.
2108. Nöe seu Noha à priscis Tuscis Magnus Vandimon, à Latinis Janus dictus Cothim civitatem ædificat, quæ Ethursia dein, denique Vulterrana dicta memoratur.
2113. Abrahæ pater Thare moritur.
2114 Relinquit Haran Abraham jussu Numinis.
2115. Gratia Saræ benefit Abrahamo ab Ægyptiis, transacta autem veris parte revertitur in Chananitidem.
2116. Separantur Loth & Abraham.
2117. In Hebron habitat Abraham.
2118. Triumphat de hostibus Abraham & Lothum liberat.
2124. Nunc Agarem ancillam ducit, nascitur post annum Ismaël.
2128. Arius qui & Mars Nino patri mortuo apud Assyrios succedit, pro Deo habitus.

Noë

2130. Noë Japetum, quem Latini Vertumnum appellant, filiis & nepotibus suis præficit, seque totum Divino cultui & agriculturæ dat.

2135. Japetus filios suos ad diversas ablegat provincias, easque incolere & excolere jubet.

2138. Reprobi Sodomitæ exustis urbibus divinitùs puniuntur. Instituitur eodem anno Lex circumcisionis.

2139. Editus in lucem Isaac circumciditur.

2144. Projicitur Agar cum filio Ismaële & exulat.

2154. Obligantur fœdere Abraham & Abimelech. Ismaël ducit conjugem.

2158. Extinguitur Semus æt. 600. vir sanctus, moritur & Arius seu Mais, cui Arfodius filius succedit. Japetus sivè patris exemplum secutus, regimine se abdicans, sive immaturè mortuus Gomerum successorem habet filium primogenitum.

2163. Res mira! jussu Numinis Abraham Isaac filium immolare parat, & benedicitur.

2175. In vivis esse desinit Sara.

2178. Matrimonio Rebeccæ jungitur Isaac, & sequenti anno Cethuræ Abraham, qui ab Isaac sejungitur.

2199. Esau & Jacob nascuntur. Balæus fit VII. Rex Assyriorum. Inachus primus Argivis imperat, cujus filiam Io sive Isidem mirè celebrant Poëtæ.

2213. Terminus vitæ Abraham Patriarchæ.

2217. Naturæ concedit Heber.

2221. Gomaro succedit apud Cethim Oechus Veius filius, qui Cicolam in Veieudibus construxit.

2228.

2228. In regnum Balæo mortuo (qui & Xerxes dicebatur) succedit Armamitres VIII. Rex Assyriorum.

2235. Æquitatis paternæ æmulus, fœdus init cum Abimelecho Isaac Patriarcha.

2249. Nunc Inacho patri apud Argivos succedit Phoroneus.

2258. In Attica Diluvium illud Ogygium contigit.

2261. Vita excedit Ismaël. æt 137.

2266. Ingreditur communem mortalium viam Armamitris, cui Belochus I. succedit apud Assyr.

2271. Debellat Carpathios & Teschines Rex Phoroneus. Cham, quem prisci Tusci Camesem appellant, ex Ægypto occurrens cum multitudine Abarigenū pronepotem ex fratre regno Cethum deturbat, quod Græci Kitim dixere.

2272. Noë improbitate filij motus, Regno malè affectato ipsum ejicisse memoratur, & Janum Comeri filium substituisse.

2275. Janus Aboriginibus certas tribuit sedes, & Janiculum struit.

2276. Suggerente matre Jacob fratri benedictionem præripit.

2278. Absolvitur corporis ergastulo Rebecca.

2280. Janus præclarè gestis celeber & benè meritus horas instituit, & annos ordinavit, à quo haud immeritò mensis Januarius, multò post licet est cognominatus.

2283. Hoc anno Rachelem ducit Iacobus.

2290. Tractant & paciscuntur ratione ovium Iacob & Laban.

229[illegible]. Assequitur fugientem Iacobum Laban, & idola repetit.

2297. Nunc in Socoth, sequenti anno in Salem moratur Jacob.

2300. Obiit Belochus Senior, succedit Balæus II.

2305. Insignitur annus cæde Sichimitarum ob Dinam violatam.

2306. Excedit è vivis Rachel, quo ipso anno Joseph venditus. Moritur Debora.

2312. Regit domum Putipharis Joseph.

2316. Eludit scelus adulteræ Joseph, & triennio incarceratur.

2318. Vitam deserit Isaac Patriarcha.

2319. Educitur è carcere Ioseph, & fit secundus à Rege.

2320. Moritur Esau. Ducit conjugem Ioseph & primò anno Manasse, secundò Ephraim filiis beatur.

2327. Incipit septuennis fames, occurrunt fratres Ioseph.

2328. Forma & exemplar patientiæ Iobus nascitur. Ioseph à fratribus agnoscitur. Cethim filius Iavanis, & pronepos Noë, Mare ingressus ad insulam, quæ hodie Cyprus dicitur, hanc suo & patriæ nomine Cethim appellavit.

2329. Traductus in Ægyptum Iacob intuetur filium.

2332. Orchus II Jano patri in regno Kitim succedit, qui multos Aboriginum, cum quietem turbarent, eiecit.

2333. Eximiè attollitur Josephi prudentia fame finitâ.

2338. Extruitur Sparta nobilissima urbs in Peleponeso.

2345. Res suas & filios Josepho commendans moritur Jacob.

2355. Obiit Balæus Assyr. Rex X. succedit Altadas

2365. Cranus cognomento Razennus magni Vandimonis filius Ocho in regno Kitim succedit.

2370. Memorabilis Promethei gestis annus. Cranus Kritim civitatem in 4. tribus dividit, & 3. castella in 3. ejusdem collibus ædificat.

2385. Altadæ Regi Assyr. mortuo succedit Mamythus.

2398. Suâ patientiâ nunc cœlum recreat Jobus.

2399. Vitâ excedit Joseph Patriarcha.

2401. Victi Ephraimitæ à Gethæis & cæsi.

2405. Tentatione probatus Job nunc mirè locupletatur.

2406. Moritur Ruben, ætatis 124.

2415. Terminat vitam Mamythus Rex Assyriorum; succedit Machaleus.

2418. Nobilitate ingenii cœlum sustinere visus, Athlas claret.

2424. Vulturnus Crano patri in regno Gethim substituitur.

2438. Vivit & regnare hoc anno incipit Amenophis Æpypti Rex dictus Memnon, qui Judæos servire coëgit.

2445 Rex Assyr. XIII. Malacheus moritur, succedit Sphærus.

2450. Extinguitur Caath Moysis avus.

2451. Servitus Judæorum nunc incipit.

2461. Insignis ille & Magnus Pontifex Aaron nascitur.

2464. Moyses Legislator nascitur.

2465. Obiit Sphærus Rex Assyr. succedit Mamylus.

2469. Rex Ægypti crudelissimus Amenophus moritur.

ritur, succedit Orus mitior in Israëlitas. Ianus IV. cognomento Vandimon Vulturno patri in regno Cethim sufficitur, qui hanc Ethursiam dici noluit.

2470. Ianus Vandimon, Magnum Vandimonem divinis honoribus coli præcepit, & templum & lucum sacravit.

2480 Ianus Vandimon 12. Colonias extra Ethursiam dicit, à quibus 12. civitates, easque inter Perusium, Fesula, & Arretium extruuntur, quæ deinceps Ethursiæ parerent.

2491. Princeps ille exercitus Israel Iosue nascitur.

2495 In regnum Assyr. mortuo Mamylo succedit Sparetus.

2498. Bellicosissimus ille Cecrops fit primus Atheniensium Rex, & Idololatiam ex Æthyopiâ Græciæ invehit.

2503. Relinquit aulam Moyses, & Hebræum se fatetur.

2506. Orus Ægypti Rex moritur succedente Acenchri.

2518. Acenchri mortuo succedit Achores. Regni Deucalionei initia celebrantur propè Parnassũ.

2523. Aruns Iano fratri in Regno Ethursiæ substituitur, qui Vultraium exstruxit.

2527 In Aegyto Achori extincto succedit Chenchres.

2530. Tertium illud diluvium Deucalioneum & deflagratio Phaëtonthea celebrantur.

2535. Inter mortales vivere desinit Sparetus Rex Assyr. XVI. succedit Ascatades.

2538 Mesappus tyrannidem Ethursiæ invadit & Aruntem Regno dejicit, sub quô Hebraica lingua corrumpi cœpit.

2513. Libertati Israel consulturus mittitur Moyses, decem plagis Aegyptus vexatur, de quibus veteres versiculi:

Prima rubens unda: ranarum plaga secunda:
Inde culex tristis: post musca nocentior istis:
Quinta pecus stravit: vesicas sexta creavit:
Post sequitur grando: post bruchus dente nefando:
Nona tegit Solem: primã necat ultima prolẽ.

2544 Israel educitur ex Aegypto, 15. mensis 1 Moritur eodem anno Iobus; merguntur Aegyptij.

2545. Terribiliter puniuntur Nadab & Abiu, sed & alij murmurantes, quo ipso anno Aaron fit sacerdos.

2546. Neglector ille Sabbathi lignator lapidatur.

2547. Exardescit furore Dominus in Core & socios.

2448 Gerunt sceptra Atheniensium & Argivorum Cranaus & Crotopus Reges.

2558 Atheniensium III. Rex fit Amphyction Deucaleonis filius, pulso sede sua Cranaô.

2572. Occiso Mesappo, Ochus Ethursiæ Rex salutatur.

2574. Vulturnus Ochi filius contra patrem insurgit, inde hic Cambisem alterum filium hæredem instituit.

2575. Moritur Ascatades Rex Assyr. succedit Amyntas.

2580. Ochus Ethruriæ Rex moritur, post quem Cambises regnat.

2581. Regnum Argiuorum obtinet Danaus.

2582. Ethursiæ nomen jam corruptius & metropolis cum Regno Ethruria dici cæpit.

2583. Aaron moritur & pauló post Moyses æt. 120.

2584. Movet in hostem novus Israëlis Dux Josue, & Solem stare jubet, dum hostem depellat. Busiridis crudelitas & supplicium huic anno assignatur.

2585. Victorias prosequitur Josue & Reges profligat. Cambises Vulturreno Razenam filiam negans bello appetitur, frustrà tamen Ethruria obsidetur.

2586. Circiter Vulturrenus Aboriginum & Veientum ope Arretium occupat. & sedem novi regni constituit.

2590. Rebus compositis domus Domini in Silo constituitur. Celebre nomen Aretiæ Deæ apud Ethruscos, à quâ Rhætia nostra cognominata creditur, non à Rhæto Duce.

2600 Othoniel mortuo Josue. Eleazaro Pontifici Phineas succedit.

2601. Vincuntur bello Chananæus & Pherezæus.

2602. Triumphant de Jerosolymitis Judæi & urbe potiuntur.

2603. Movet contrà Hebron populus Dei, eâque captâ mirè sævit in oppidanos.

2604. Urbs Dabir ab Othoniele expugnatur. Mortuo Cambise Vulturrenus totius Ethruriæ Rex efficitur.

2605. Rursum aliæ urbes à Josue capiuntur.

2616. Vulturrenus Rex non sine veneni suspicione repentè extinguitur, cui succedit Janus Veius Occi filius.

2617. Obiit Caleb.

2618. Annus 5 Sabbaticus.

2620. In vivis agere desiit Amyntas Rex. Succedit Belochus. Sub hoc tempus Vetulonia

nia ab Ethruscis condita, & Rex Ianus Veius 3. annos cum Celtiberis bellum gessit, quos etiam denuo suæ ditioni subiecit.

2622. Ad Idololatriam prolabuntur Iudæi. Bellum Benjamiticum exardescit.

2623. Malè mulctantur Israelitæ apostatæ, servitute 8. annorum sub Chusan Rege Mesopotamiæ.

2624. Europæ raptus celebratur.

2625. Thebis Cadmus imperat, ex cuius filia Semele natus est Dionysius, sive Liber & Bacchus.

2628 Cadmus litteras ex Phænicia in Græciam importat. Lucanus:
Phænices primi, famæ si creditur, ausi
Mansuram rudibus vocem signare figuris.

2630. Moritur Danaus Rx. Arginorum, relictis 50. filiabus, succedit in Regnum Lynceus gener.

2631. E servitute vindicat Israelem Othoniel, victo Chusan.

2640. Liberator populi DEI Othoniel moritur, cui Aod succedit, & Phineas extincto, Abisua Pontifex.

2641. Ad scelera rursus deflectit populus, mox puniendus.

26 5 Vivere desinit Belochus Rex Assyriorum, cui Bellepares succedit. Conditur Ephyras, quæ postea Corinthus fuit

2650 Qui à Poëtis plurimum celebrantur, Triptolemus, & Minoës Jovis & Europæ filius clarent.

2651. Opprimit Israelitas Eglon Rex Moab. & subjugat.

2653. Vitam nunc miseram vivunt Judæi, ex liberis servi. Proserpinæ raptu memorabilis annus.

2669 Servitute populum liberat Aod Judex, occiso Eglon, & Moabitis subactis.

2672. Insidias novercales fugit cum sorore Phrixus, nave vectus, cuius insigne aries aureus.

2676. Defuncto Bellepari Reg. Lamprides succedit.

2683. Initium belli Atheniensis ob Sacra Eleusina.

2687. Vivit nunc Tros, & in Dardania regnare incipit

2692. A Juve raptum Ganymedem Poetæ fingunt, quem Tantalus sub hunc annum Troi parenti rapuit.

2700. Datum initium hoc anno Ludis Isthmicis auctore Sisypho, restauratore dein Theseo.

2707. Obiere Lamprides Assyr. & Erechteus Athen. Reges, successere Sosares & Cecrops.

2709. Modo Bellerophon & Pegasus, nec non Perseus vixisse memorantur.

2720. Inter vivos desinit Aod Judex, cui Barac sufficitur, sub quo Debbora claret Prophetissa.

2721. Ob defectionem iteratam, Regi Jabin à Deo subjiciuntur Judæi, & servitute premuntur.

2727. E vita abit Sosares R. Assyr. succedit Lampares.

2730. Scribunt nonnulli, nunc primũ raptã Europã.

2734. Excellit inter Reges huius temporis Pelops Argivis dominatus, à quo Peloponesi nomen.

2741. Hoc demum anno, opera Barac & Debboræ liberantur servitute Judæi.

2743. Terminus Regni Argivorum post annos 554. sub ultimo Rege Acrisio, incipit Mycenarum sub Perseo.

2757. Obiit Lampares Rex Assyr. XXIII. succedit Panyas.

2760. Labuntur denuò Judæi Baraco & Debbora nunc mortuis. Madianitæ eos subjugant. Liberi patris gesta celebrantur.

2768. Victis hostibus populum DEI liberat Gedeon.

2771. Gravium Historicorum fide Cizicus Hellesponti conditur.

2775. A plerisque huc opera Dedalæa referuntur.
2783. Obtinet hunc annum Tyri conditæ memoria, quam tamen alij potius restauratam contendunt.
2786. Clarent Argonautæ eosque inter Orpheus.
2793. Orphei Magia, & cantus scientia celebratur, Clarent item Atreus & Thyestes.
2800. Moritur Gedeon, succedit Abimelech, deficiunt iterum Judæi.
2802. In Regno Assyr. Sosarmus Panyæ succedit. Ruth claret.
2803. Suum in caput conjuratos plectit Abimelech, & paulo post perit, succedente Thola.
2806 Sub hoc tempus Herculis certamina referuntur.
2811. Insignis Nativitate Obedi ex Ruth annus est.
2814. Celebrantur nunc Priamus & Minotaurus.
2821 Linquit hunc orbem Sosarmus Rex, succedit Mitræus.
2822. Vix fabulis celebratius tempus, quam nunc Theseo Athenis regnante. Bellum Theban. confectum.
282 . Decedit Thola Iudex, succedente Iairo.
2832. Servitutis Ammoniticæ initium.
2833. Insignia merita Thesei malè mulctantur exilio:
2842. Terror olim Romæ Carthago conditur. Nascitur Heli.
2848. Concedit naturæ Iairus Judex, cui substituitur Iephte. Moritur Mithræus Assyr. Rex succ. Teutanes.
2849. Ab Hercule nunc instituti Ludi Olympici. Theseus rapit Helenam. Iephte filiam immolat. inde fabula Iphigeniæ.
2854. Labores & vitam concludit miserè Hercules,

 seipsum

seipsum exurens, Jephte moritur, succedit Abesan.

2855. Insigne par fratrum Castor & Pollux, hoc anno Helenam sororem armis recipiunt.

2860. Ex liberis denuò servi Judæi Philisthæis traduntur.

2861. Nascitur Sampson. Fit Judex Ajalon.

2871. Inceditur capta Troja, & Regnum extinguitur.

2872. Gravibus periculis mari defungitur Æneas cum sociis, Italiam petens. Abdon post Aialonem fit Judex.

2877. Æneas in pugna ad Numicum amnem occiditur, annis ante Romam conditam 426. etsi alij aliter sentiant.

2880. Regni Italici incrementa celebrantur. Abdon moritur.

2881. Insignem refert Victoriam Samson cæsus Asini mandibula mille viris. Teutani Regi succedit Teutæus.

2882. Videtur nunc primum Sampson Judex electus.

2899. Sampson ruinâ ædium perit gloriosissimè.

2900. Iudex simul & Pontifex Heli designatur. Alba Regni Albani metropolis conditur.

2901. Nascitur Samuel Propheta.

2905. In Regnum Ascanio Æneæ filio succedit Silvius Posthumius. Heraclidæ Peloponesum frustra tentant.

2913. Vix annum 12. attingens Samuel Prophetam agit.

2920. Gesto 39. annis Jmperio Teutæus moritur, succedit Thinæus.

2927. Nihil perpetuum in orbe, Sicyoniorum etiam Regnum docet, olim spectatissimum, nunc omnino extinctum.

2939.

2939. Arca capitur, cæduntur Iſraelitæ, Heli cervices frangit.
2940. Samuel fit Judex, Achitobus Pontifex.
2940. Arca menſe ſeptimo, poſtquam capta fuerat, revertitur ad Iſraelitas.
2950 Succedit Thynæo Dercylus. David naſcitur.
2960. Superant bello Philiſthæos Iſraelitæ.
2961. Occupat hunc annum Regni Lacedæmoniorum initium.
2962. Initium Regni Iſrael, Saule primo Rege deſignato.
2963. Laudatiſſima principia Saulis. Bellum Ammoniticum.
2964. Ionathas hoſtem invadit invito patre.
29[illegible]5. Felici rerum ſucceſſu Saul Ammon. Moabitas & Idumæos bello petit. Item alios profligat.
2968. Offendit DEUM Saul inobediens, dum Amalecitas impugnans parcit. Samuel Agag Regem mactat.
29[illegible]9. Monente Numine, Davidem Regem inungit Samuel.
2970. Invitatur ad aulam David à Saule, ob pſallendi ſcientiam.
2971. Sternit Goliathum David, & miro occentu mulierum exceptus, Saulis animum offendit graviſsimè.
2973. Saulis inſidias ægrè effugit David, variè jactatus.
2974 Interficitur Abimelech Pontifex cum 85. ſacerdotibus juſſu Saulis, quod Davidi faviſſet.
2976. Sauli partem chlamydis præſcindit David.
2977. Obiit Samuel Propheta ſanctiſſimus.
2978. Iterum Saul contra David, & hic è dormientis tentorio ſcyphum & lanceam tollit.
2979. Congreſſus cum hoſte Saul profligatur, ipſe ſe perimit.

ſeipſum exurens, Jephte moritur, ſuccedit Abeſan.

2855. Inſigne par fratrum Caſtor & Pollux, hoc anno Helenam ſororem armis recipiunt.

2860. Ex liberis denuò ſervi Judæi Philiſthæis traduntur.

2861. Naſcitur Sampſon. Fit Judex Ajalon.

2871. Incenditur capta Troja, & Regnum extinguitur.

2872. Gravibus periculis mari defungitur Æneas cum ſociis, Italiam petens. Abdon poſt Aialonem fit Judex.

2877. Æneas in pugna ad Numicum amnem occiditur, annis ante Romam conditam 426. etſi alij aliter ſentiant.

2880. Regni Italici incrementa celebrantur. Abdon moritur.

2881. Inſignem refert Victoriam Samſon cæſus Aſini mandibula mille viris. Teutani Regi ſuccedit Teutæus.

2882. Videtur nunc primum Sampſon Judex electus.

2899. Sampſon ruinâ ædium perit glorioſiſſimè.

2900. Iudex ſimul & Pontifex Heli deſignatur. Alba Regni Albani metropolis conditur.

2901. Naſcitur Samuel Propheta.

2905. In Regnum Aſcanio Æneæ filio ſuccedit Silvius Poſthumius. Heraclidæ Peloponeſum fruſtra tentant.

2913. Vix annum 12. attingens Samuel Prophetam agit.

2920. Geſto 39. annis Jmperio Teutæus moritur, ſuccedit Thinæus.

2927. Nihil perpetuum in orbe, Sicyoniorum etiam Regnum docet, olim ſpectatiſsimum, nunc omnino extinctum.

2939. Arca capitur, cæduntur Iſraelitæ, Heli cervices frangit.
2940. Samuel fit Judex, Achitobus Pontifex.
2940. Area menſe ſeptimo, poſtquam capta fuerat, revertitur ad Iſraelitas.
2950 Succedit Thynæo Dercylus. David naſcitur.
2960. Superant bello Philiſthæos Jſraelitæ.
2961. Occupat hunc annum Regni Lacedæmoniorum initium.
2962. Initium Regni Iſrael, Saule primo Rege deſignato.
2963. Laudatiſſima principia Saulis. Bellum Ammoniticum.
2964. Ionathas hoſtem invadit invito patre.
29·5. Felici rerum ſucceſſu Saul Ammon. Moabitas & Idumæos bello petit. Item alios profligat.
2968. Offendit DEUM Saul inobediens, dum Amalecitas impugnans parcit. Samuel Agag Regem mactat.
29·9. Monente Numine, Davidem Regem inungit Samuel.
2970. Invitatur ad aulam David à Saule, ob pſallendi ſcientiam.
2971. Sternit Goliathum David, & miro occentu mulierum exceptus, Saulis animum offendit graviſsimè.
2973. Saulis inſidias ægrè effugit David, variè jactatus.
7974 Interficitur Abimelech Pontifex cum 85. ſacerdotibus juſſu Saulis, quod Davidi faviſſet.
2976. Sauli partem chlamydis præſcindit David.
2977. Obiit Samuel Propheta ſanctiſſimus.
2978. Iterum Saul contra David, & hic è dormientis tentorio ſcyphum & lanceam tollit.
2979. Congreſſus cum hoſte Saul profligatur, ipſe ſe perimit.

perimit. Ionathas gloriosè occumbit. David & Isboseth eliguntur.

2982. Isbosethi Dux Abner à Ioab vincitur.

2985. Liberius correptus ab Isbosetho Abner fert ægrius, & confugiens ad David, pace facta, ab Ioab perimitur. Codrus ultimus Athen. Æ. spontè mortem oppetit pro patria.

2986. Extremus Isbosetho annus, cujus mortem David ulciscitur, & æmulo sublato super universum Israel coronatur.

2987. David Syon expugnat, ibique Regni sedem figit.

2988. Superat bello Philisthæos David.

2989. In Regiam translaturus arcam, morte Ozæ terretur.

2990. Religiosissimè saltans ante arcam videtur à Michol.

2991. Terminat Regnum & vitam Dercyllus Rex, succedit Eupales.

2992. Armatur in Moabitas David, eosque vincit.

2993. Profligat Adarezer Syriæ Regem.

2994. Idumæos feliciter debellat.

2995. Triumphatis hostibus summa pace potitur, & Regno consulit.

2996. Cōtra jus gentiū Legatos violatos ulciscitur.

2997. In Syros denuo movet David, eosq; debellat.

2998. David fœdè labitur, & innocentem Uriam morti objicit.

2999. Exprobat Davidi scelus Nathan, illę pœnitet. Eodem anno expugnat Rabbath, & cives dirè perimit.

3000. Nascitur Salomon. Thamar à fratre vitiatur.

3002. Enecat fratrem Ammonem Absolon, & fugit.

3003. Benè à plerisque huc referuntur, Smyrnæ & Cumarum hoc anno conditarum initia.

3005.

3005. Studio & operâ Ioabi reconciliatur patri Absolon.

3007. Insigne illud Asiæ decus, Ephesus conditur.

3009. Regno deturbatur David â filio Absolone, verum hic victus eodem anno, hærens in quercu à Joab confoditur.

3011. Transmigratione Ionica celeber hic annus.

3013. Auctoritate & jussu David, Saulis posteritas tollitur.

3014. Mouet in Philistæos, & 4 præliis debellat David

3017. Æquissimâ Numinis irâ, pestilenti lue, peccatum Regis luit populus Israeliticus.

3020. Transfert Regnum in Salomonem David, & ungi jubet.

3021. Consumitur morte David, speculũ S. Regum.

3023. Incipit ædificationem Domus Domini Salomõ

303 . Dedicatur templũ illatâ arcâ. Inchoatur Regia

3039. Epula ante decennium mortuo Laosthenes, qui successit, magna nunc nominis gloria celebratur. Homerus nascitur. Latinis præest Alba Sylvius VI Rex.

3040. Nihil non molitur magnificum Salomon, & mirè celebratur.

3043. Excitat muros Ierusalem Salomon, cujus omne in gyro spatium, uti ait Ioseph. 33. stadiis finiebatur.

3047. Benedictos Salomonis ministros dicit Regina Saba.

3048. Omnium sapientissimus insipientissimè errat & peccat.

3058. Tandem pœnituisse Salomonem sunt, qui opinentur.

3059 Consumitur morbo & morte Medicorum Magister Salomon.

3060. Insipientissimus filius sapientissimo patri succedit Roboam, contra quem, querelas ridentem, Jeroboam legitur.

3061. Dum bellum parat Roboam contra æmulum, à DEO prohibetur.

3062. Excidit gratiâ populi Jeroboam, Idololatriam commendans.

3063. Numinis veri cultum etiam Roboam deserit.

3064. Expilat Ierosolymam & templum Sesacus Ægypti Rex.

3073. Bellis atteruntur perpetuis Israelitæ. Moritur Laosthenes Assyr. Rex, succedit Pyritiades.

3076. Excedit è vivis Roboam post continua bella cum æmulo.

3077. Rex Abias Roboami filius Jeroboamum profligat.

3079 Extinguitur Abias, succedit Asa filius.

3081. Vitam deserit Ieroboam impius, succedit Nadab filius.

3082. Occiditur Nadab. Asa verum DEI cultum revocat.

3083. Memorabili divinæ vindictæ exemplo Jeroboami stirps à Tyranno Baasa exscinditur.

3086. Iehu Propheta jussu Baasæ occiditur.

3090. Stringunt perpetuis odiis arma Asa & Basa R.R.

3094. Superat bello Æthiopes Asa.

3100. Inquietissimi Asa & Basa pergunt contendere.

3103. Terminum vitæ attingit Pyritiades Rex, succedit Ophratæus.

3105. Succedit Basæ mortuo Elas filius.

3106. Vitam eripit Elæ temulento Zambri, qui & ipse post septem dies, ab Amri obsessus, se cum aula exurit.

3112. Gravibus de causis, & incensâ maximè Regiâ, sedem Samariam transfert Amri.

3112. Amri Rex condita Samaria eodem Regni sedem transfert.
3117. Vivere desinit Amri, succedente Achab f. impio
3119. Achab cultum Baal inducit.
3120. Excedit vitâ Asa Rex succedit Josaphat filius.
3123. Rex Assyriorum Ophratæus moritur, succedit Ophratenes.
3124. Elias claret. Iosaphat Ataliam filio jungit.
3126. Variis prodigiis claret Elias, idololatriam profligat. Pseudoprophetas occidi jubet. pluviam imperat.
3132. Silvius Tiberinus, à quo Tiberi nomen Latinis imperat.
3134 Israelitæ Syros hoc & sequenti anno triumphant.
3137. Naboth ob Vienam Regi negatam occiditur.
3138. Occumbit Achab, vulneratus in prælio, succedit Ochozias, hoc ipso anno, ut prædixerat Elias, mortuus.
3139. Debellantur Moabitæ, quo ipso anno Elias curru igneo raptus est, quæ quidem gesta Joramo fratre Ochoziæ regnante.
3143. Ætate centenario major Homerus defungitur Ammonitæ mutuis vulneribus concidunt ad preces Josaphat.
3145. Regnat Joram, Josaphat patre mortuo.
3146. Vitâ exuit fratres suos multosque Principes impius Joram. Idumæi ab ipso deficiunt. fames ingens.
3148 Terrore divinitus incusso, fugantur Syri.
3150. Abit è vita Joram, succedit Ochozias. Naaman leprosus, jussus lavare ab Elisæo, curatur.
3151. Nihil turbulentius hoc anno: Jehu contra Joram ungitur, hic occiditur, ut & Ochozias. Jezabel è fenestra deturbatur.

3153. Toto orbe celeber Legumlator ille Lycurgus floret.
3157. Enecatur impia Atalia, Ioas inauguratur, idola proscribuntur.
3166. Æmula illa Romæ Carthago à Didone conditur sive potius, pridem cõdita, eidem affingitur, seu restauratur.
3173. In Regnum Assyr. Ocrazapes post Ophratenem evehitur.
3177. Templum restaurat Ioas.
3178. Abripitur morte Iehu Rex Israel, succedit Ioachaz filius.
3183. Referunt nonnulli, scriptas nunc à Lycurgo Leges.
3184. Gratissimus DEO Pontifex Iojadas moritur.
3187. Oratus Idola Permittere Ioas permittit, mox petitus bello à Rege Syriæ ipsum muneribus avertit.
3192. Mactatur Zacharias Idololatriam convellens.
3193. Ingenti clade à Syris afficitur Ioas.
3194. Sapit nunc malo suo Ioas & Idola evertit.
3195. Sublato morte Joachas Regi Israel, succedit Ioas filius.
3196. Ioas Rex Iuda occiditur, ulciscitur patrem Amasias filius.
3204. Transit ex vitâ hac Elisæus Propheta.
3206. Reportat duplicem è Syris victoriam Ioas.
3208. Obtritis bello Idumæis eorum Deos colit Amasias.
3210. Fortiter rem gerit Ioas contra Amasiam, eoque capto paulò post moritur, succedente Ieroboamo filio.
3212. Ieroboam multis præliis Syros vexat.
3215. Regnum Assyr. post Ocrazapem adit Sardanapalus.

3216. Obtinent veniam à Numine Ninivitæ pœnitentes.

3225. Tres Prophetæ clarent Oseas, Amos, & Esaias, Amasias occiditur.

3226. Ozias post patrem Amasiam in Regno sequitur

3230. Adversum Philisthæos pugnans Ozias triumphat.

3231 Hoc anno arabas & Ammonitas debellat.

3235. Premit bello Sardanapalum Arbaces, & ille obsessus cum Regia & concubinis se exurit, succedit Phules.

3245. Moritur Hesiodus, aliis florere dicitur.

3250. Vltione divina Ozias Rex lepra percutitur, Futura Captivitas denunciatur.

3251. Jeroboam Rex & Amos Propheta moriuntur, Interregnum.

3260. Rex Albanus Procas Sylvius moritur, succedit Amulius.

3263. Tandem Rex Israel Zacharias eligitur.

3264. Sellum Zachariam occidit, ipse à Manahe post mensem occiditur. Alii nunc lepra percussum Oziam volunt.

3277. Isaiæ celebris illa visio obtigit.

3278. Salianus hoc anno ponit Olympiadum initium, alij 3196. qui Romam conditam contendunt Olympiade septimâ, anno nimirum 3220 quibus Capitolinæ tabulæ adstipulantur sicut & Dionysius atque Solinus: Varro annum integrum prævertit, quem Cicero, Plinius, Cornelius, Tacitus, Dio, Censorinus & alij sequuntur. Moritur Phul Assyriorum Rex.

3279. Obtinet Regnum Teglat Phalazar, Israelitis inimicus.

3280. Memoria illustris Rheæ Sylviæ nunc Vestæ sacratæ;

3284. Æterno nomine Principis Romuli & Remi natalis huic anno certius tribuitur, etsi alij aliter. Dionysius, Livius, Florus, Velleius, Eutropius Orosius, Plinius Secundus de viris Illustribus, Zonaras & alii Romanæ Historiæ Scriptores incipiunt.

3290. Denunciat supremam populo cladem Michæas Propheta.

3293. Subtrahitur cladi Rex Jonathan, cui mortuo succedit Achaz filius.

3294 Israelitæ & Syri adversum Achaz insurgunt. Ephori primùm.

3295. Novum parantibus bellum hostibus, per Isaiam animatur Achaz, daturque Oraculum de Conceptu Virginis.

3296. Rasin interimit vastata Syria Assyrius. sed & Phacea ab Ozea interficitur, & hic imperat.

3297 Achaz punitur, ob impietatem datus in prædam.

3302. Conditæ Romæ Natalis annus, die 21. Aprilis, quâ & Remus occisus, & Numa Pompilius natus est.

3303. Instituit Reip. formam Romulus, à suis Rex salutatus.

3305. Debellat Cæninensium Regem Acronem, & Cæninam evertit, ac primus triumphat, quo anno Sabinæ raptæ.

3305. Oseas ab Assyriis Regis nomen obtinet, ijsdem vectigalis.

3306. Nunc per mulieres Sacinense bellum compositum.

3309. Vivere desinit impius Achaz, cui filius verè pius succedit Ezechias. Obiit item Teglat Phalazar Rex Assyriorum.

3310.

3310. Memorabilem è Philisthæis triumphum refert Ezechias Salmanasar fit Rex Assyriorum.

3312. Oseam R. rebellem bello petit Salmanasar.

3314. Gravi bello Samariam opprimit, & Oseam capit Salmanasar, captus tunc & tobias. T. Tatius Romuli Collega occiditur.

3317. Vincit Camerinos Romulus.

3318. Fortiter gestis clarissimus moritur Salmanasar, succedit Sennacherib.

3321. Ob insolentius Senacheribi Imperium, an alias causas, deficit Ezechias Rex ab Assyriis.

3322 Rege Senacherib bellum parante, territus Ezechias veniam pecuniâ emit. ægrotans mirè curatur. Veientes à Romulo triumphantur.

3323. Profligat bello Æthyopes & Ægyptios Sennacherib.

3324. Occidit Angelus in castris Senacherib 185000. Rex paulo post moritur, succedit Assaihaddő. Ezechias ostendens thesauros Legatis Ægyptiis DEUM offendit, & pœna prædicitur.

3326. Laudatur Tobiæ in defunctos pietas. Nascitur Manasses.

3330. Vicennalis belli Mecenici contra Lacedæmonios finis.

3333 Consummatio Regni Assyriorum, eo ad Medos translato, & in Babyloniam per Regem Merodacum.

3335. Ætate gravis Tobias, mirè lumen recipit.

3337. Sanctus Rex Ezechias moritur, succedit Manasses filius.

3338. E vivis excedit Romulus Nonis Julij. Interregnum

3340. Occiditur Esaias. invalescit Idololatria sub impio

pio Manasse. Numa Pompilii fil. R. Rom. creatur.

3341 Numa Remp. componit, & Sacra instituit.

3343. Nummi primùm à Numa signati & dicti; ex ære, dein pelle pecutum, unde pecunia, sed & scortei, lignei & testacei

3344. Abducit captivum Manassem Merodach Rex Babylonis.

3345. Superat bello Arphaxad Medorum Regem Merodacus. Manasses Regno restituitur & cōvertitur. Primus Romæ Pontifex creatur Numa Marcius.

3346. Judith Holofernem occidit, & huius exercitus funditur.

3347. Totus in fundanda Sacris Roma Numa est, & hoc anno Ancilia Sacra instituit.

3366. Archilochus Poëta claret.

3370 Tota Reip. forma mutatur Athenis. Archontes novem imperant.

3375. Ætate gloriosè exacta moritur Rex Merodach sive Nabuchodonosor, succedit Ben-Merodach I. filius Merod.

3377. Obiit sanctè Tobias ille Senior.

3378. Merodach Junior rem fortiter agit. Carnia Apollinea apud Heraclidas instituta.

3382. Inter vivos desinit Numa, succedit Tullus Hostilius.

3385. Confligunt Argivi cum Lacedæmoniis, & superant. Bellum Albanum celebre.

3387. Exscinditur Alba, & post Albanos, Fidenates debellantur. Metius quadrigis distrahitur.

3389 Devicti Fidenates; sequenti anno Sabini victi, nunc petiti.

3392.

3392. Obiit Manasses Rex, succedit Ammon filius.
3394. Trucidatur à domesticis Amon Rex impius.
3395. Regnum capessit Iosias filius. Sophonias claret.
3401. A Romanis domiti Sabini. Bellum Latinum cœpit.
3406. Veri Numinis cultum reducit Rex Iosias.
3407. Querelæ & Lamentationes Ieremiæ nunc editæ. Ben Merodach obiit, succ. Nabolassar filius.
3410. Obiit Tobias Junior. Idololatria proscribitur.
3411. Terras ortu suo beat Propheta Ezechiel.
3412. Ab Iosia restauratur templum, renovatio fœderis celebratur, quo ipso anno Sacer liber inventus est.
3414. Nascitur Thales Milesius. Tullus Hostilius Rex Rom. fulmine perit, succedit Ancus Martius.
3416. In Latinos movet, & triumphat Marcius.
3418. Triumphatrix Holofernis Juditha moritur.
3423. Superat Latinos, & mox Fidenates & Sabinos Marcius.
3425. Eligitur contra fratrem Ioachimum Ioachaz, patre Iosia in bello cæso.
3426. Daniel Propheta nascitur. Joachaz capitur à Pharaone, succedit Joachim frater impius.
342 . In Veientes signa infert, & vincit R. Marcius.
34 8. Nabuchodonosor capit Ierusalem & Ioachim Regem.
3429. Ioachim solvitur datis obsidibus Daniele & Sociis.
3430. Magnus ille Legumlator Draco, & Baruch clarent.
3433. Odiosus Numini impius Ioachim à Nabuch. deficit.
3436. Datâ fide se permittens Nabuchodonosori Ioachimus

achimus occiditur, sed & Iechonias filius paulò post & ipse Babylonem captivus ducitur, & à populo Sedecias Rex salutatur.

3438. Ætate gloriose exacta moritur Ancus Marcius. Susanna malè damnata, per Danielem liberatur.

3439. Eligitur Tarquinius Priscus Rex Rom. Sedecias abit Babylonem.

3440. Notantur hoc anno Ezechielis visiones. Latinos profligat Tarquinius.

3442. Inducias flagitant Sabini coacti à Tarquinio.

3444. Vivere incipit Anaximander. Bellum Tuscanum.

3446. Turbatissimus annus, Jerosolymis & Sedecia captis, urbe & templo sequenti anno etiam incensis.

3448. Extinguitur Jeremias Propheta lapidibus obrutus.

3450. Obiit in carcere Rex Sedecias.

3451. Nabuchodonosor Ægyptios, æthyopes, Arabes & Philistæos bello domat.

3452. Item Ælamitas, Medos, aliosque Aquilonares subjugat, & Niniven expugnat.

3453. Sabinos triumphat Tarquinius. Somnium Nabuchodonosoris à Daniele explicatur.

3454. Annus Darii Regis Natalis celebratur.

3456. Conservantur illæsi in fornace tres pueri.

3458. Ærumnis & cladibus victi Sabini pacem flagitant.

3459. Liberatus exterorum hostium metu Tarquinius Urbem munit Astyages imperat. Cyrus nascitur.

3460. Leges Draconis tollit, novas condit Solon Princeps Athen.

3462. Ezechiel moritur. Nabuchodonosor Tyrum premit.

3463. Contigit Somnium Nabuchodonosoris de arbore.

3465. Orbis spectaculum Nabuchodonosor, è Monarcha hominum abjectissimus, bestiæ agri assimilatur.

3470. Trita Solonis, ut pia fraus, cum simulata insania Salaminam expugnandam suaderet & expugnaret.

3472. Ad Regnum denuò evehitur Nabuchodonosor, & paulò post moriens salvatur, succedit Evilmerodacus.

3473. Nil læditur á leonibus Daniel septem diebus in lacu tentus.

3476. Malè luit optimus Princeps Tarquinius præclarè gesta; à conjuratis occisus.

3477. Urbi consulit & Regno, Rex designatus Servius Tullius.

3482. Claret Anacreon Poeta. Vivit item Phalaris Tyrannus.

3483 Adversum Etruscos pugnat Tullus & vincit.

3484. Lepidissimum illud caput Æsopus celebratur. Pittacus unus è septem Sapientibus moritur.

3488. Bona civium pace abusus Pisistratus Tyrannidem Athenis invadit.

Servius Tullius primus censum egit & Lustrum primum fecit, Regni sui anno undecimo.

3489. Vitam deserit Solon, Legibus conditis celeber.

3491. Submovetur Principatu Pisistratus & ejicitur.

3493. Dejecto Astyage Regnum Cyrus occupat.

3494. A Sororio occiditur Evilmerodacus R. succedit Balthasar. Cyrus Persis, Darius Medis imperat.

3495. Ætatem omnem prævidendo transgressus Daniel visione quatuor bestiarum fruitur.

3496. Locupletissimus ille Crœsus floret. Pisistratus Tyrannidem recipit.

3499. Lucem hanc primum intuetur Zorobabel filius Salathielis.

3501. Ejicitur denuo Athenis Pisistratus.

3506. Confligens cum Persis Crœsus capitur. Lacedæmonij Spartanos vincunt.

3510. Movet in Asiam Cyrus eamque subjicit. Iterum potitur Athenis Pisistratus: Theognis, cuius Gnomolia extat, nascitur.

3514. Vincit Chaldæos Cyrus ope Darii. Xenophanes & Pythagoras florent. Phocylides Poeta, cuius extant Epigrammata, floret,

3515. Rex Cyrus Babylonem obsidet. Judæi ad ipsum deficiunt.

3516. Expugnat Babylonem, cuius muri erant 360. stadiorum latitudo 87. pedum, altit. 50. Orgyarum, Daniel iterum servatur in lacu, Darius convertitur, & paulò post moritur.

3517. Imperat primus Persis Monarcha Cyrus, & Iudæos libertate donat.

3518. Dux populi DEI Zorobabel templum fundat

3519. Oculatissimus ille Daniel postremam visionem habet. Gabriel aliquot Reges & Alexandrum Magnum prænunciat.

3520. Vincit Lydos Cyrus. Tarquinius generi & filiæ scelere perit. hæc carpento patris cadaver obterit.

3521. Portitor Regno Tarquinius Superbus. Theognis floret.

3522. In Iunios sævit Tarquinius. Polycrates Samiorum Tyrannus, & Milo Crotoniates clarent.

3523. Cyrus in Scythas movens vincitur & occiditur, cujus caput in sanguine mergit Tomyris Regina.

3524. Ædificationem templi Judæis prohibet Cambyses Cyri filius, idem Asverus & Xerxes dictus. Sabini victi.

3525. Rursus Sabinos debellat Tarquinius, & Capitolium struit.

3526. Psammenitus patri in Regno Ægypti succedit, quod spe devorat Cambyses.

3527. Mirè sævit in familiam Regiam Cambyses, & Psammenitum Regno exuit.

3528. Victorias prosequitiur. æthyopes bello tentat. Apim pro Numine habitum sua manu obtrūcat.

3529. Idem fratrem & sororem occidit, quam paulò ante uxorem duxerat.

3531. Suo gladio dum equum insilit, perit. succedit Smerdis.

3532. Nunc Darius imperat, Smerde interempto, dictus Hystaspis. Claret Simonides Poeta.

3533. Exstruitur denuò templum Ierosol. Sext. Tarquinius patri Gabinos stratagemate subjicit.

3534. Memorabili Zopyri stratagemate Babylon à Dario capitur.

3535. Obiit Daniel Propheta, Bellum Scythicum paratur.

3536. Malè mulctatus domum redit é Scythia Darius, amissis suorum 90000.

3537. Insigni pompa dedicatur templum, à Zorobabele structum.

3539.

3539. Renunciant obsequium Persis Jones & Athenienses.

3542. Persæ debellant & subigunt Iones.

3545. Oppressa à Tarquinij filio Lucretia seipsum perimit. Rex dejicitur. Primi Consules deliguntur Iun. Brutus & L. Tarquinius Collatinus.

3546. Laborat pro regno recuperando Tarquinius, Brutus congressus singulari certamine occumbit.

3547. Urbi bellum indicit pro Tarquinio Rex Porsena Mardonius rem fortiter agit.

3548. Mirè celebratur virtus Horatij, Coelitis, Mutij Scevolæ.

3550. Æquiore fortuna semper ferè usi Romani Sabinos bello domant.

3551. Ausos denuò congredi Sabinos triumphant.

3552. Iterum fortunam tentantes feliciter opprimunt.

3553. Nunc denique profligati ad Cures Sabini dant manus.

3554. Motus Servilis comprimitur Latini deficiunt. Anaxagoras claret. Nascitur Zorobabeli Abiud. Primus Dictator Romæ T. Lartius Flavius ante natum Iulium Cæsarem ultimum annis fere 400.

3555. Oprimitur Romæ conjuratio. Fidenates rebellant.

3557. Rebelles Fidenates bello & fame domiti. Exardescit bellum Latinum. Pythagoras, cuius aurea dicta extant, moritur.

3558. Extingui visum bellum Latinum. Saturnalia instituta.

3559 Posthumus Dictator eligitur & bellum Latinum prosequitur. Moritur exul Tarquinius ultimus Rex Rom.

3560. Servilius & Posthumius Volscos domant, Pythagoras obijt.

3561. Insignis prima Plebis Successione annus.

3562. Romæ Primi Tribuni plebis creati. Pugna Marathonia memorabili clade cæsi ab Atheniensibus Persæ.

3563. Tyrannidem Siciliæ Gelon invadit. Miltiades Atheniensium Dux moritur.

356 . A Persis deficiunt Ægyptij. Coriolanus bello petit Romanos.

3567. Precibus matris placatur Coriolanus & à Volscis occiditur. Moriuntur Zorobabel & Darius Histaspis Rex.

3568 Succedit in Regno Persarum Xerxes. Claret Epicharmus Philosophus, Medicus & Comicus. Ultimi Prophetæ Zacharias & Aggæus moriuntur. Nascitur Sophoclos Poeta Tragicus.

3569. Instituit Legem Agrariam Cassius

3570. Legislator novus, Cassius ambitus damnatus è rupe præcipitatur.

3571. Ingrati Athenienses Aristidem expellunt. Nascitur Herodotus.

3573. Bello liber Xerxes Isthumum montis Athos perfodit, Hellespontum ponte jungit, eoque rupto Mare flagellat. Syncretismum nonnulli in Græcia factum volunt.

3574 Ad Thermopylas, Artemisium, & Salaminam pugnatum: Hic vincitur à Themistocle Xerxes cum antea Athenas cœpisset. Euripides Poeta Nascitur, quem Laërtius 20 annis antiquiorum facit.

3575. Rursus pugnatum ad Platæas & Micalen. eâdem die. victi à Græcis Persæ, & occisus Mardonius.

3576. Invitis Lacedemoniis Athenas reparat Themistocles.

3577. Movent in Veientes Romani & triumphant.

3578. Deposcentes sibi bellum Hetruscum 306. Fabii occumbunt.

3579. Athenienses mari imperant. Hetrusci subiguntur.

3581. Oppressi ab Iapygibus Tarentini. Veientes à Rom. victi.

3583. Summis meritis ingratissimi Athenienses Themistoclem Ostracismo ejiciunt Natus Thucidides.

3584. Superati à Cimone Persæ an Dorimedontem.

3585. Eminet inter illustres Sophocles. nascitur Socrates.

3587. Reip. proditor convictus Pausanias fame petit

3589. Gravissimo scelere Xerxem occidens Artabanus, dum etiam Artaxerxi filio necem molitur, ipse occiditur.

3590. Superat denuò Persas Athen. Dux Cimon.

3551. Nova defectione à Persis desciscunt. Ægyptii. Æqui à Romanis triumphantur.

3592. Artaxerxes solemni convivio Vasthi Reginam repudiat. Bello petuntur Ægyptii. Romæ peste laborat. Atrocissima pestis Vrbem exhaurit, qua uterque Consul abrepti sunt. Bellum Dithmarsicum.

3593. Regina deligitur Hester. Themistocles voluntaria morte perit, nolens contra patriã pugnare

3594. Turbatur seditione Roma. Victi à Corinthiis Athenienses. Persæ Ægyptios subjugant.

3595. Servi Capitolium occupant, quod recipitur. Esdras quæ vult â Rege Artaxerxe impetrat.

3596. Vsi fortuna Persæ Ægyptum & quæ Athenienses eripuerant recipiunt. Esdræ profectio Ierosol. celebratur.
3597. Bello subactis hostibus Cincinatus sponte Dictaturam ponit. Mardocheus conjurationem prodit. Romani per Legatos Legum formulas ab Atheniensibus petunt.
3598. Invalescit Romæ potestas Tribunitia.
3600. Triumphati à Sisinnio Æqui, magna Coss. invidia.
3601. Volens perdere Iudæos Aman ipse suspenditur
3602. Tanto periculo liberati illi festum agunt, mactantur hostes.
3604. Romæ novus Decemvirorum Magistratus eligitur.
3605. Insignem cladem à Bœotiis accipiunt Athenienses.
3606. Virginius filiam interficit. Decemviratus antiquatur. Pericles celebratur.
3507. Triumphum ex Eubœa refert Pericles, eamq; subjicit.
3608. Ex hostibus amici fiunt Spartàni & Atheniens.
3609. Advenit Ierosolymam Neemias & murum struit.
3610. Insignis nunc habetur Protagoras Abderites.
3611. Tribuni Consulari potestate creantur.
3612. Armis domiti Volsci. Primi Romæ Censores creati.
3614. Reprimit Samios Pericles. qui iterum deficiũt.
3615. Gravis tumultus Romæ. Pericles Samum expugnat.
3616. Melius Spurius Tyrannidem affectans à Cincinnato ad Dictaturam ab aratro vocato occiditur. Bellum Corcyræum.

3617 Ex Corinthiis insignem referunt victoriam Corcyrei. Fidenates à Romanis deficiunt.

3618 Notatur hic annus à multis Tolumnii Vejentum Regis clade & morte. Democritus, Empedocles & Hippocrates clarent.

3619 Memorabili victoria superati à Corcyræis Corinthii.

3622. Obtinent triumphum ad Potidæam Athenienses.

3623. Memorabile illud Bellum Poloponesiacum inchoatur, durans 27. annis inter Athenienses & Lacedæmonios.

3624. Enervat plurimas provincias pestis Attica, in qua hominibus, brachia, pedes, &c. deciderunt

3625. Terminus vitæ Periclis, ortus Platonis.

3627. Atheniensibus Mitylenæi, Plateenses Lacedæmoniis deditionem faciunt.

3629. Terrent Romanos facibus Fidenates, mox victi. Cladem magnam accipiunt Spartani ad Pylum.

3630. Ætate gloriosè exacta moritur Artaxerxes, succedit Xerxes filius, qui à Sogdiano fratre notho, hic post 6. menses à Dario occiditur, hic imperat.

3633. Omissis nunc odijs pacem ineunt Lacedemonii & Athenienses.

3634. Lacedæmoniis graviter offensis, pax iterum turbatur.

3636. Vincunt Argivos Spartani, & pax sancitur.

3637. Conterit bello Lavicanos Q. Servilius Priscus Dictator.

3639 Armis Siculi petuntur ab Atheniensibus.

3641. Romani Volanos bello triumphant.

3642. Injuriis offensus Alcibiades ad Persas transit, sed reconciliatur civibus.

3645. Magna clade Siculos afficit Hannibal cum 100000.

3647. Expugnāt Bizantium Athen. Pylum Sparthani.

3648. Tyrannidem Siracusis invadit Dionysius. Alcibiades cum plausu revocatus, mox exauctoratur. Sophocles & Euripides moriuntur. Prælium navale ad Arginusas, quô Lacedæmonij victi ab Atheniensibus. Agrigentum à Carthaginensibus captum.

3649. Moritur Darius nothus Rex Persarum. Pugna ad Angospotamos, quâ victi à Lysandrô sunt Athenienses. Incipit lib. I. Xenophontis de Cyri minoris expeditione.

3650. Triginta Tyranni in Lysandro constituti, quo ipso anno occisus Alcibiades. Artaxerxes Memnon imperat.

3652. Ægre ferentes tot Tyrannorum gubernationem 30. nuper constitutos è medio tollunt.

3653. In fratrē nova moliens Cyrus, ab ipso occiditur

3657. Naturæ concedit Agis Rex Lacedæm. succedi Agesilaus.

3658. Messanam capiunt Carthaginenses. Lysander ad Haliartum interficitur. Phocenses Bœotiis bellum inferunt.

3659. Omnia bello ardent. Victi ad Cnidum Lacedæmonii pugna ad Coronæum. Bellum Corintiacum septenne cæpit. Veiorum urbem Romani capiunt.

3660. Territi fortunâ Romanorum Capenates pacem obtinent.

3661. Excellit nunc Camillus. Amyntas Alexandri Magni avus regnat.

3662. Architas Tarent. claret, Camillus Faliseos subjugat.

3663. Laudatur nunc plurimum Teleutias Dux Spartanus.

3664. Laborat bello Cyprus in Evagoram parato, obiit Thrasybulus (eijcit
3665. Expugnatur à Gallis Roma, quos Camillus
3666. Nitet denuo Roma magnis sumptibus restaurata. Volsci, Hetrusci & Æqui à Camillo cæsi.
3668. Piloxenus Poëta liberior à Dionysio Tyranno damnatur ad lapicidinas. (profligat.
3669 Ex victoria victoriam nectit Camillus, hostes
3670. Territi vicini pacem quærunt. Nascitur Aristoteles. (priore anno.
3672. Manlius è rupe Tarpeia præcipitatur, alii
3673. Movent in Veliternos & Prænestinos Romani, & domant. Nascitur Oratorum princeps Demosthenes.
3674. Vincit iterum hostes Vrbis Camillus.
3675. Rex Mausolus moritur, & ab Artemisia Mausolæo honoratur. Q. Cincinnatus Dictator creatur & triumphat hostes.
3677. Grave bellum in Thebanos Spartani parant. Pugnâ ad Naxum Chabria duce, quâ navali prælio victi Lacedæmonii ab Athenienśib.
3678. Occiditur Phœbidas à Thebanis.
3679. Loco potiore nunc Romæ Tribuni plebis præ Tribunis militum. Terræ motus & inundationes incredibiles Peleponesi.
3680. Halice & Bura, altera à terrâ altera fluctibus absorptæ.
3682. Obiit proditoriè peremptus Iason Thessalus. Græciæ civitates hortatore Artaxerxe pacem ineunt.
3683. Extremus hic annus Anarchiæ Romanæ est Pugna Leuctrica, quâ Cleombrot⁹ Rex periit.
3684. Hic annus Amintæ supremus, succ. Alexander patruus Magni. Mortui hoc anno Agesipolis. Lacedæmoniorum & Iason Pharens. Reges.

3685. Tribuni plebis Consulatum plebeium urgent
3686. Concludit vitam Dionysius Siculus.
3687. Nunc cæsi in Albano agro à Romanis, Galli.
3688. In plebeios derivatur Consulatus, primus sit L. Sex. Lateranus.
3689. Hic annus Artaxerxi supremus, succedit Artaxerxes Ochus cognom. Perdiccas occiso fratre Ptolomæo imperat Macedoniæ.
3690. Epaminondas claret. Ludi Scenici Romę instituti. Obiit Camillus.
3692. Deficit Asia à Persis. Curtius pro patriâ moritur.
3693. Occumbit Perdiccas contra Illyrios. Manlii gloria & Torquati cognomentum.
3694. Conscendit solium Regni Philippus pater Alexandri M. Xenophon moritur. Tyburtes bello domantur.
3695 Illyricum bellum parat, & Athenas sibi devincit Philippus.
3696. Illyrico & Amphipole subjactis, Cranidas oppidum captum, colonia inductâ Philippēse dici voluit. Ad hujus cives Paulus epistolam ad Philippenses scripsit.
3697. Templum Delphicum direptum à Phocensibus, inde bellum his illatum sacrum à Thebanis per 9. annos.
3698. Parmenio Dardanos vincit. Alexander M. nascitur.
3699. Obit magna gloria Principis munus Rex Philippus, & multas Vrbes occupat.
3700. Primus è plebe Dictator C. Martius Rutilius. Superantur bello Tiburtes & Tarquinienses. Philippus Rex Methonam evertit.
3701. Onomarchus Philippum vincit, mox victus cruci affigitur.
3702. Laus orbis Aristoteles. Phocenses bello petit Philippus.

3703. Insignem cladem à Persis accipiunt Sidonii.
3704 Hoc anno contigit bellum Persarum Cyprium
3705. Philippus Olinthiis bellum infert.
3706 Iuvat M. Valerium cum Gallo Monomachia certantem Corvus, inde cogn: Corvini. Plato moritur, Divinus appellatus, etsi ingratissim' discipulus Aristoteles ejus honori detraheret
3708. Ruina gravi Phocensium, bellũ sacrum finitur.
3710. Opprimit Tyraños Philipp', & subigit Illyrios.
3711. Ter victi Samnites. Philippus Aristotelem evocat.
3712. Conficitur veneno Ochus Rex Persiæ, succedit Arses.
3714. Obsidet Perinthum & Bizantium Philippus. Romani Latinos vincunt.
3715. Demosthenes claret. Speusippus moritur, succedit Xenocrates. Manlius filium occidit injussu pugnantem. Arses occiditur.
3716. Obterit memorabili prælio ad Chæronæam Thebanos & Athenienses Philippus. Darius Persis imperat. Latini victi.
3717. Rex Philippus nunc Græciæ Monarcha parat arma in Persas. Minutia Vestalis damnatur.
3718. Totius Persiæ imperium sibi promittentem Philippum interficit Pausanias, succedit Alexander Magnus.
3719. Sicidini victi a Romanis. Thebæ ab Alexandro M. expugnatæ deletæq; captis 30000. Timocleæ factum celebratur. Aristoteles Athenas migrat.
3720. In Persas Alexander movet, eosque ad Granicum superat.
3721. Gravi prælio ad Issum Darium vincit: humanitas

nitas in familiam Regiam laudatur. Damascum occupat.

3722. Alexander Tyro capta Ierosolymam occurit & veneratus sum̃um Pont. Deo Israël sacrificat.

3723. Monarchiam victo Dario & à Bessâ occiso, ad Græcos transfert, quo ipso anno Alexandriam condit.

3724. Monarcha nunc Alexander victricia signa promovet. Prima Calippi Periodus, quæ est annorum 76. incipit.

3725. Victor tot gentium, in Hircania mollescit. Parmenio occiditur. Galli tumultuantur.

3726. Interficitur Bessus. Signa ad Caucasum promota. (Bucephelam condit.

3727. Traducit in Indiam exercitum. Nicæam &

3728. Rex Porus ab Alexandro victus capitur.

3729. Alexander victis Cõslæis Babylonẽ revertitur.

373 . Immaturè moritur tantus Rex æt. 32. succedit Aridæus frater in Macedonia, in Ægypto Ptolomeus Lagi: Antipater vincit Athenienses.

3731. Nunc Athenis profugiunt Aristoteles & Demosthenes. De Monarchia Perdicca & alii contendunt.

3732. Naturæ concedunt Aristoteles & Demosthenes. Summo splendore curatur funus Alexandri. Perdicca occiditur. Samnites victi.

3733. Extraordinaria fortuna Samnites Romanos profligant.

3734. Confligunt denuò Romani & Samnites subjugant.

3735. Excedit Antipater. Primus in Asia regnat Antigonus. Ferentani & Satricani à Rom. victi.

3736. Damnatur indignè Phocion de Athenis optimè meritus, in gratiam Cassandri, qui modo invadit Græciam.

3737. Enecatur Arideus Rex ab Olympiade captus. Agathocles Syracusis regnat.

3738. Succedit apud Macedones Cassander & Olympiadem persequitur. Diluvium Rhodium celebratur.

3739. Occiditur Eumenes ab Antigono victus, & Seleucus ab eodem Babylone privatur.

3740. Expugnat diversa loca Antigonus & Ducas triumphat. (bello certant.

3742. Reges Demetrius, Seleucus & Ptolomæus

3743. Via Appia per App. Cl. Cens. & Aquæ ductus facti. Paciscuntur Alexandri successores: Cassandro Europa, Lysimacho Thracia, Ptolomæo Ægyptus, Seleuco Syria, Antigono Asia cedit. Epocha Seleucidarū, sivè æra Chaldæorum incipit, cujus annos Ptolomæus annotat. Anni Græcorum in libris Machabæorum notati, numerantur ab hujus anni fine sivè sequentis principio.

3744. Antigonum denuo bello petit Ptolomæus. Prælium ad Sutrium ingens, quo Etrusci à Romanis victi.

3745. Languet & tremit conspecta Alexandri imagine scelerum conscientia Cassander, qui filios illius peremerat. (phantur.

3746. Ausi Romanos bello aggredi Umbri trium-

3747. Confligit cum Ptolomæo Demetrius & vincit. Victi Samnites.

3748. Congressus similiter cum Ptolomæo Antigonus vincitur. (pellitur.

749. A Rhodiis, quos bello tentârat Demetrius, re-

3750. Belli Samnitici finis. Æqui à Rom. domiti, & 40. oppida brevi capta.

3751. Insigniter demeretur Athenas Demetrius, & Cassandro liberat.

3752. Nunc jussu Antigoni arma ponunt Cassander & Demetrius. Mythridates Senior occiditur.
3753. Nobilissima Vrbs Antiochia à Seleuco conditur Romani infeliciter pugnant cum Etruscis. mox suos ulciscuntur.
3754. Extrema Regum odia novis affinitatibus sopiuntur. Imputissimus ille Philosophus Arcesilaus vivit.
3755. Cassander morbo intercute, & tota ejus familia pessimis modis perit. Demetrius Athenas occupat. Spartanos vincit.
3756. Etrusci & Samnites bello petuntur à Romanis
3757. Debellati hoc anno Samnites, sed & Apuli.
3758 Nihil inquietius Samnit. qui iterum gravi clade cæsi ut & Hetrusci. Demetr. Samariã vastat
3759. Insignis victoria ad Clusium è Gallis relata Decio se pro Rep devovente. Victi etiam Samnites. Alexander Cassandri filius dum necem Demetrio molitur, ab hoc occiditur, & hic fit Rx. Maced.
3760. Varia fortuna cum Samnitib⁹ bellum geritur.
3761. Quod minimè conquiescerent Samnites, magnis conatibus petiti, à Papyrio cursore cæsis 30000. profligantur.
3762. Occisi generi dat pœnas Lysimachus, victus & occisus. Samnites iterum congressi vincunt, mox cæsi ad 20000.
3763. Mortalitas Vrbem affligit, inde Æsculapius Romam deportatus.
3764 In samnites & Sabinos movet M. Curius & triumphat.
3765. Succedit in Regnum Macedoniæ Pyrrhus, quod Demetrius amisit.
3766. Suscipit bellum in Pyrrhum Lysimachus, & ipsum

ipsum ejicit. Viri capitales Romæ creati. Theophrastus Peripat. moritur, succedit Strato.

3767. In potestatem Seleuci concedit malè pugnans Demetrius.

3768. Tertia secessio plebis in Ianiculum. Ptolom. Philad. cum patre regnat.

3769. Vitam deserit Ptolomeus Lagi filius.

3770. Lysimachus ultima pugna successorum Alexandri, occiditur. Polybii historia incipit. Ptolomæus Philad. solus post patrem.

3771. Occiditur à Ptolomeo Cerauno, Seleucus Nicanor. Galli à Romanis profligantur.

3772. Suboritur bellum celebre Tarentinum. Aratus claret.

3773. Bene & fortiter rem agit contra Tarentinos Æmilius.

3774. Antigonus Gonatas Macedoniam occupat. Pyrrhus adest Tarentinis.

3775. Obtinet Appius Cl cæcus, ne pax cum Pyrrho fieret. Certatum proin & 5000. Romanorum, 20000. Pyrrho cæsa sunt.

3776. Delphos aggressi Galli cæduntur. Transfugam Pyrrhi necem promittenetm, Pyrrho remittit Fabricius Cos.

3777. Expugnat Crotonem Rufinus Cos. Pyrrhus Siciliam occupat.

3778. Nascitur Eratesthenes. Pyrrhus à Pœnis superatur. Eratosthenes, qui Bibliothecæ Alexandrinæ usque ad Ptolomæum Epiphanem præfuit, nascitur.

3779. A Romanis victus Pyrrhus, in Macedoniam movet.

3780. Gratiam Romanorum exambit & meretur Ptolomeus Philadelphus.

3782.

3782. Romanis Magna pars cedit Italiæ Tarentinis nunc ultimùm victis. Pyrrhus injecta tegula occiditur.

3783. Obsidetur Rhegium. Epicurus Philosophus moritur.

3784. Occupat hunc annum bellum Gonatæ cum Spartanis & Athen.

3785. Totus in idem bellum incumbit Gonatas. Romæ primùm nummus argenteus cusus.

3786. Cruentissimo prælio Picentes subigunt Romani. Gonatas Athenis potitur, civibus se dedentibus. Ariminum & Beneventum â Romanis conduntur.

3787. Excedit Regno Macedoniæ Antigonus, quod paulò post Demetrius filius recuperat.

3788. Fortiter rem agunt contra Salentinos Romani Pestilens lues Romæ grassatur.

3789. Æquiore rursum fortuna usi Volsinios bis cædunt Rom.

3790. Romani & Carthagienses collisi, initium belli Punici.

3791. Punicum bellum fervet. Romani Agrigentum capiunt.

3792. Inter vivos esse desinit Antiochus Soter, succedit Antiochus cognomento Deus.

3783. Claret Hamilcar. Sicilia inter Pœnos & Rom. divisa. (Duillius.

3794. Insignem mari victoriam ex Hannibale refert

3795. Succedit feliciter Romanis in Sicilia, Corsica & Sardinia.

3796. Victus â Rom. Hannibal Senior, à suis lapidatur

3797. Manus conserunt Pœni & Rom. pari periculo & clade.

3798. Illustre è Pœnis triumphum referunt Romani.
3799. Romanis infestus annus, quorum 30000. profligat Xantippus, qui Pœnis aderat, sed & 284. naves tempestate mersæ.
3800. Opportunè nova Rom. classis, Hasdrubalis conatus impedit.
3801. Hoc item anno 150. naves tempestate Romani perdunt.
3802. Coactæ Romanis se dedunt Thermæ & Liparæ.
3803. Occumbit indigna morte Regulus dolio à Pœnis inclusus &c. Hasdrubal victus, à Pœnis in crucem agitur.
3804. Hoc anno Parthici Regni initia à nonnullis ponuntur. Quidam ordiuntur Regnum Parthicum, quod tenuit Arsacidarum familia usque ad Alexandri Severi tempora.
3805. Pœni grandi clade Romanos profligant.
3806. Occurrit & aliud malum Romanis, classe iterum tempestate mersâ, inde mari abstinere decernunt.
3807. Seleucus Antiocho mortuo succedit. Amilcar Romanos fatigat. Nascitur Annib. Amil. fil.
3808. Obiit Ptol. Philadelphus cui succedit Pt. Evergetes filius. Amilcar Erycem capit.
3809. Laborat bello Oriens. Parthi à Callinico deficiunt. Plurium opinione nunc primum Parthis imperat Arsaces.
3810. In Callinicum movet Evergetes, belloque superat.
3811. Hoc tempus præclarè gestis illustrat Aratus Sicyonius.
3812. Pugna ad Ægates & belli Punici primi finis, victis Carthaginiensibus. Evergetes iterum bello superior.

3813. In Africa præliatur Amilcar. Romani Faliscos vincunt.

3814. Notatur Attali in minore Asia Regno hic anno.

3815. Nihil bellorum Romanis, quod vix aliàs, hoc tempore.

3816. E Lybia confecto bello in Hispaniam movet Amilcar. Romani à Gallis cæsi, præclarè se ulciscuntur.

3818. Celebrantur Romæ Ludi Tertii Sæculares.

3819. Edomiti bello Sardi & Iani porta clausa.

3820. Domantur Sardi, Cordi & Ligures. Antigonus fit Rex Maced.

3821. Romani Carthaginenses hostes judicant, quod Sardos denuo & Ligures concitassent. Cato Major nascitur.

3822. Ortos per Macedoniam motus reprimit Antigonus. Moritur Lycon. (Papyrius.

3823. Vincit Corsos, & triumphat in Albano monte

3824. Transit è vivis Amilcar, succedit Hasdrubal.

3825. Ad obsequium reducti gravi bello Illyrici.

3826. Venit in deditionem Evergetis Antiochus. Romani missis Legatis amicitiam cum Græcis ineunt.

3827. Quietus Rom. Reip. Status. Obiit Calinicus Asiæ Rex, succedit Seleucus Geraunus filius.

3828. Institutum nefarium Romæ Sacrificium, quo duo Græci totidemque Galli vivi defodi jussi sunt

3829. Nascitur bellum Gallicum, quo multa millia periêre.

3830. Notatur hic annus Antiochi Magni initiis. Cleomenes Achæos superat, Galli Insubres cæsi. Boji subacti.

3831. Expetit & accipit auxilia à Ptolomæo Cleomenes. Antigonus de Græcis triumphat. Insubres victi

3832. Cleomenes vincitur ab Antigono. Finitur bellum Gallicum, insigni Marcelli de Gallis victoria.

3833. Evergetes moritur, succ. Ptolom. Philopater. Moritur Hasdrubal, succedit Hannib. Iunior.

3834. Demetrii filius Philippus Antigono Tutore mortuo, regnat.

3835. Expugnat Saguntum Hannibal. Antiochus Molonem Satrapam rebellem domat.

3836. Romani bellum secundum Punicum suscipiunt; quos ad Ticinum & Trebiam Hannibal profligat. durat bellum annis 17. Antiochus & Ptolomæus bellum Syriacum ordiuntur.

3837. Tanta contentione ad Thrasimenum pugnatum, ut Vrbes concidere putarentur. cæsa Romanorum 25000.

3838. Insignis Hannibalis ad Cannas Victoria, cæsis Rom. 40. vel 44. millibus. quo ipso anno ipse ad Nolam vincitur.

3839. Rem fortiter agunt Scipiones victo Asdrubale. Philopater vexans Iudæos ab Angelo deterretur.

3840. Obsidentur Syracusani rebelles, à Rom. defendente Archimede. Romani ad Mundam victores.

3841. Tantum Consulatus muneri defert Fabius, ut filio Cos. de via cedens equo desiliret. Arpinates reconciliati.

3842. Annibal variis cladibus afficit Romanos. Duo Scipiones cõtra Asdrubalem cadunt. Marcellus Syracusas capit. occiditur tunc Archimedes de pulvere sollicitus.

3843. Rem fortiter agit contra Pœnos post patrem & patruum occisos Scipio Africanus Annib. ad Avienen subsistit. Manlius recusat Consulatum: Alium, Quirites, quærite, nam si me ferre coëgeritis, nec ego mores vestros, nec vos imperium meum ferre poteritis.

3844. Oppugnat expugnatque Novam Carthaginem Scipio.

3845. Illustrem victoriam ex Hasdrubale refert Scipio, Marcellus ab Hannibale victus, paulò post vincit. Tarent. à Q. Fabio proditione captum.

3846. Notissima orbi ad Venusium pugna, Marcellus & Crispinus Coss. occumbunt illum splendidè Hannibal sepelit. Iesus Syrach librum suũ scribit.

3847. Nero Cos. Hasdrubalem vincit 56. millibus, & ipso Duce. Romani primùm usi auro signato.

3848. Etiam post cladem miraculo Romanis virtus Hannibalis, quem irritare cavent. Brutii & Lucani domiti.

3849. Designatur primùm Consul Scipio Africanus.

3850. Origo Ludorum Megalensium celebratur.

3851. Victoribus metuendus Hannibal 17. belli anno Italiam deserit. Siphax Numidiæ Rex à Scipione captus.

3852. Decedentis Annibalis copias assequutus Scipio, ultimûm profligat. Q. Fab. Max. Cunctator moritur.

3853 Æquis conditionibus pax Carthagini data. Scipio Romæ triumphat.

3854. Terrori esse debuerat Romanum nomen ob recentem victoriam. oritur tamen novum bellum, Philippicum.

3855. Etiam vinci posse Romanos, Galli hoc anno docuêre.

3856. Otiens bello turbatur. Antiocho in Ægyptum moventi Iudæi se dedunt.

3857. Philippus Rex vincitur à Flamminio, & bellum finitur. Attalus Rex Asiæ moritur; succedit Eumenes filius.

3858. Obtinent libertatem à Romanis Vrbes Græciæ.

3859. Deleta Lex Oppia. Ver Sacrum Romæ celebratum.

3860. Notantur hoc anno res fortiter gestæ à Catone in Hispania. Boji rebelles Romanos superant.

3861. Acriter pugnatum contra Boios, qui denique cruento utrinque prælio victi P. Corn. Scipio Lusitanos vincit.

3862. Rursum Græcia bello involvitur, movente Antiocho.

3863. Insignem victoriam refert ex Antiocho ad Thermopylas Scipio.

3864. Magnesiano prælio victus Antiochus ped. 5000. Equitũ 4000. amittit. Asia citra Taurum potiuntur Romani. Iulii obsequentis liber de Prodigiis incipit.

3865. Asiatici nomen meretur Scipio. & triumphat Romæ. Galli Tectosages à Rom. victi.

3866. In vivis esse desinit Antiochus Magnus, succedit Seleucus Philopater.

3867. Traductus indigne Scipio, quasi corruptus ab Antiocho, graviter offensus Linternũ secedit.

3868. Nihil funestius nunc Romæ quam luxuria Asiatica.

3869. Africanus Scipio Major moritur, nascitur Minor Africanus.

3870. Facetiarum pater Plautus moritur. Heliodor' mirè castigatur.

3871. Nobilis ille Hannibal, terror Rom. gustato veneno moritur.

3872. Insidias Demetrio struit Perseus frater.
3873. A patre jubetur occidi Demetrius. Celtiberi victi.
3874. Succedit Ptolomæo Epiphani, Ptolom. Pilometor. Cruentissima Fulvii in Hispaniis vict.
3875. Philippo R. mortuo succedit Perseus filius ult. Maced: R.
3876. Istros bello petens Manlius repellitur, mox triumphat. (acti.
3877. Bello domantur Ligures cæsis 15000. Istri sub-
3878. Abrumpit vitam Seleucus. Ligures iterum domiti.
3879. Iason impius emit Pontificatum ab Antiocho, qui fratri nunc in Syria successit.
3880. DEI veri cultus opera Iasonis, idololatria fœdatur.
3881 Iterum cæsi Ligures ad 10000. Antiochus Ægyptum invadit.
3882. Sustulit è medio Oniam legitimum Pontificem Menelaus.
3883. Ægrè tuentur DEI cultum contra impium Iasonem Iudæi. Perseus Rex varia fortuna contra Rom. præliatur.
3884. Rem fortiter agit Perseus, & feliciter hoc ann.
3885. Potitur Ierosolymis Antiochus & vastat. Ennius moritur.
3886. Movet in Ægyptum Antiochus. sed à Rom. cogitur quiescere. Romani Macedoniam subjugant victo captoque Perseo.
3887. Victus in Triumphum ab Æmilio Paulo ducitur Perseus. Passi septem fratres sub Antiocho. Illyricum & Dalmatia victæ.
3888. Insurgit pro lege DEI Mathatias, nec multò post moritur.

3889. Nicanorem, Apollonium, aliosque bello vincit Judas Machab

3890. Mundatum templum Ierosol. quo ipso anno Gorgias victus est.

3891. Opprimitur funditurque à Iuda Lysiæ exercitus. Ptolomæus Regno à fratre privatur.

3892. Moritur miserè Antiochus, succedit Eupator filius. Judas Ammonitas, Idumeos & Timotheum vincit.

3893. Vitâ exuitur impius Menelaus, succ. in Pont. Alcimus.

3894. Regnum invadit Demetrius Soter. occisis Eupatore & Lysia. Nicanor occumbit. Iudæi & Rom. confœderantur.

3895 Alcimus malè perit. Iudas Machab. gloriosè occumbit. Horologium Romæ ex aqua factum; Plin. lib. 6.

3896. Sublato Alcimo, quiescit aliquantillum Iudęa, Demetrio Cappadociam bello petente.

3897. Vix evadit insidias Ionathas. Attilius Arator fit Imp.

3898. Movent in Dalmatas Romani, Bachides pacem componit.

3899. In Dalmatia prosperè pugnat P. Corn. Scipio Nasica.

3900. Nunc Oxybios & Deciatas subigit Q Opimius Cos.

3901. Insignem cladem accipiunt Romani bello Celtiberico.

3902 Libertate à Masanissa violatâ bellum parat (Carthago.

3903. Laborant frustra Romani, in avertendo bello Punico. Demetrius ab Alexandro vitâ & regno exuitur.

3904. Obiit Cato Major. Viriathus Dux Hisp. contra Rom. felix.

3905. Punicum bellum exardescit. Masinissa moritur
3906. Adversus Pseudophilippum in Macedonia movet Q. Cæcilius Metellus, & triumphat.
3907. Eligitur Consul Scipio Afric. Minor. Bellum Achaicum.
3908. Ruina Carthaginis annus memorabilis, & fine belli Punici. sed & Corinthus diruitur. Alexander occumb. in Arabia Ptolomæus Rx moritur.
3909. Evergetes Ptolom. & Demetrius Iunior regnant Triphon res novas molitur.
3910. Virtute Ionathæ liberatur Demetrius Antiochiæ. sed ingratus dum illum eversum cupit ipse opprimitur.
3911. Triumphator hostium Ionathas Demetrij Duces persequitur.
3912 Ionathan capit Triphon, & Pupillum Regem occidit. Simon dux constituitur.
3913. Vendicant libertatem Iudæi, & gentium jugum excutiunt.
3914. Rex Demetrius victus à Parthis capitur. Simon arcem Syon occupat. Pax Iudæorum L. Crassus Orator nascitur. (metrii.
3915. Evocat âd regnum Sidetem levirum uxor De-
3916. Malè luit scelera Tryphon. victus ab Antiocho & pulsus. (4000. Numantinis.
3917. Insigni clade Romani ;0000. profligati à
3918. Colligit exercitum contra Iudæos Sidetes. Tryphon moritur. (in Sicilia.
3919. In convivio occiditur Simon. Bellum servile
3920 Deligitur Pont. Hircanus, quem Jerosolymis obsidet Sidetes.
3921. Obsidionem solvit Sidetes, & Parthos petit. Numantia exscinditur. Attalus Asiæ Rex Romanos scribit hæredes. Gracchus occisus.

3922.

3922. Lauream servili bello confecto meretur Rupilius.

3923. Libertati suæ consulunt Iudæi, Sidete nunc mortuo. Crassum vincit & occidit Aristonic' & Attali regnum occupat.

3924. Opprimitur Aristonicus, captusque Romæ strangulatur.

3925. Ptolomeus Ægypto pellitur. Demetrius fit Syriæ Rex, Scipio Africanus Iun. & Carneades Philosophus moriuntur.

3926. Alexander victum Demetrium regno exuit.

3927. Terminus vitæ Demetrii, quem occisum alii volunt.

3928. Enecatur Seleucus Demetrii filius à matre. Alexander regnum occupat, dictus Zebina.

3929. Exuitur regno & vitâ Alexander ab Antiocho Grypho.

3930. Necem hic matri infert, paratumq; sibi etiam venenum ipsam bibere cogit.

3931. Iterum conditur Carthago nuper eversa. Bellum Balearicum fervet.

3932. Memoratur origo sectæ Saducæorum & Essæorum.

3933. Origo civilium bellorum Gracchi cædes, ante memorata.

3934. Nunc solo æquat Samariam Hyrcanus.

3936. Gravi obsidione Cretenses premit Metellus.

3937. Obiit Evergetes, succedit Ptolomæus Lathurus.

3940. Conquiescit nonnihil orbis. Hortensius nascitur.

3941. Oritur iterum bellum, quo Romani à Cimbris cæsi sunt.

3943. Vrbi aliud bellum paratur, quod Iugurthinum dictum est.

3945. Quod vix sine comite occurrat malum, Iunius Silanus docuit, nunc cæsus à Teutonibus. Nascitur Pomp. Atticus.

3946. Opprimitur à Cimbris & perimitur. M. Scaurus

3947. Jugurthinum bellum fervet L. Cassius Cos. ab Helvetiis profligatur & occumbit.

3948. Liberatur periculosissimo bello Roma, & Iugurtha vinctus Syllæ traditur. Pompejus Magnus & M. Tullius Cicero nati.

3949. Victi gravi clade à Cymbris Romani.

3950. Elati successibus Cymbri dum in Hispâniam movent vincuntur à Rom. Hircanus Princeps Pont. & Propheta moritur.

3951. Vitam eodem anno, quo patri Hircano successit deserit Aristobulus, Rex & Pontif. succedente Iannæo.

3952. Insigni victoria potitur Marius, cæsis 15000. Teutonibus ad Aquas Sextias.

3953. Superat iterum Teutones Marius cæsis 120000 ad Athesim.

3954. Ortu C. Iulii Cæs. illustris annus. Marius in Metellum conspirat.

3955. Nunc Lusitanos Dolabella armis compescit.

3956. Invadit Ptolomaidem & expugnat Cleopatra. Nascitur Mathan.

3957. Legit communem mortalium semitam Antiochus Gryphus, cui Seleucus filius in Regno succedit.

3958. Vrbem Solymorum Iannæus crudelis Pontifex vexat.

3959. Ejicit Syriâ Seleucum Antiochus cognom. Pius

3960. Rex Seleucus cum amicis in Regia exuritur.

3961. Excipit fortiter Seleuci fratrem regnum invadentem Antiochus Pius, victumq; interimit.

3962.

3963. Vivere desinit L. Crassus. Bellum Sociale ob cædem Drusi.

3964. Occumbit contra Marsos infelix Rutilius.

3965. Triumphat Romanos Mithridates. Alexander matricida regno ejicitur Lathurus obiit

3966. Catullus nascitur. Sylla Vrbem occupat Felix Mithridates. [untur.

3967. In Vrbem iruunt Cinna & Marius eaq; poti-

3968. Decedit morte Marius. Sylla Ilium capit.

3969. Expetit pacem à Sylla Mithridates & impetrat.

3970. Neci datur à militib9 Cinna obrutus lapidib9

3971. Exuritur Capitolium Romæ. Sylla ad Canusium insigni potitur victoria. Tigranes creatur Rex Syriæ.

3972. Bene usûs fortuna, Sylla, Vrbem & Dictaturam occupat.

3973. Ex Numidarum Rege triumphum refert Pompejus, & Magni cogn. à Sylla ornatur. Sartoriani belli initia.

3974. Nomen & virtus Iulii Cæs. innotescit, qui hoc anno corona Civica donatus est. Mitylenæ captæ. Pt. Auletes regnat.

3975. Ipse Dictaturâ se abdicat Sylla.

3976. Moritur Sylla, pediculari morbo laborans, & vitam cum sanguine expuens.

3977. Opprimitur & vincitur à Catulo Lepidus.

3978. Nihil celerius nunc Sertorio Duce, contra quem Sucronense & Duriense prælium hoc anno in Hisp. gestum.

3980. Terram & vitam deserit Alexander R. succedit Alexandra.

3981. Effervescit bellum Mithridaticum.

3981. Extremus Sertorio hic annus, quo item Perperna occiditur Lucullus bis victus, vincit & fugat Mithridatem.

398.

3983. Rem prosperà gerit M. Crassus, & triennale servile bellum conficit.

3984. Ortu Virgilii Poëtarum Principis felix annus. Tigranes grandi clade à Lucullo profligatur.

3985. Gravi iterum prælio ab eodem vincitur. Cicero fit Æd. Cur.

3986. Oritur Bellum Creticum. Tigranes & Mithridates victi.

3987 Laborat plurimum pro Rep. Pompejus, & bellum Piraticum conficit. Creta bello subigitur

3988. Obiit Alexand. R Iud. succ. Aristobulus. Pompejus vincit Mithridatē cæsis 40000. Tigranes se dedit, cui Syria adimitur. Armenia redditur.

3989. Est illustris hic annus die natali Horatii.

3990. Hoc anno Aristobulum obsidet Ierosolymis Areta, illi Scaurum subsidio mittit Pompejus Onias occiditur.

3991. Tentat res novas Catilina & opprimitur. Nascitur Augustus. Pompeius Ierosolymam capit, Aristobulum vinctum Romam mittit, Iudæam subjicit Mithridates veneno se conficit Cicero Consul creatur.

3992. Occiditur victus Catilina. Scaurus Arabicum bellum conficit. Areta pacem redimit.

3993 Leges Rom. accipit Syria. Pompejus triumphat

3994. Exquisitissimus ternio Principum Iulius Cæsar, Pompejus & Crassus conjurant:

3995. Galli rebelles arma parant. Cæsar fit Consul. Titus Livius nascitur. (exulat.

3996. Novennale Cæsaris bellum Gallicum. Cicero

3997. Alexander Aristobuli filius à Gabinis vincitur. Revocatur Cicero. Catullus moritur.

3998. Ex Urbe reversus Iudæam turbat Aristobulus. Cæsar maximis victoriis potitur.

3999. Restituit Ptolomæum Auletem Ægypto Gabinius. Cæsar primus in Germanos, & Britannos incognitos olim movet, Princeps ferè incomparabilis.

4000. Exactionibus Syriam vexat Crassus, nec Sacris abstinet. Cæsar tributarios Britannos facit.

4001. Parthi Crassum cum universo exercitu delent, cum ipso anno templum Hierosol. spoliasset. Cæsar Gallos premit.

4002. Subjugat Gallias Cæsar. Milo Clodium interficit. Solus creatur Consul Pompejus.

4003. E vita migrat Ptolomæus Auletes. succedit Ptolomæus cognomento Dionysius cum Cleopatra. Finis belli Parthici.

4004. Vitâ excedit Hortensius. Cæsar trecentis, vel ut alij volunt 400. populis subactis in Italiam revertitur.

4005. Initium belli Civilis. Cæsar Urbem, fugiente cum Magistratu Pompejo, ingreditur; Italia & mox Hispania potitur. Pompejani Aristobulum & Alexandrum filium occidunt.

4006. Terribilis illa pugna Pharsalica, qua Pompejanorum ad 15000. periêre; Cæsareani 200. Natalis hic annus Romani Imperij à Julio occupati, Regni quarti Ferrei.

4007. Nihil majus Cæsare: qui nunc bellum Alexandrinum conficit, Ægyptum subjicit & Cleopatræ concedit, Pharnacem Ponti Regem triumphat, & Antipatrum Iudeæ Tutorem jubet.

4008. Africanum bellum absolvit Juba interfecto, & Catone ac Scipione manus sibi inferentibus. Regnum item Mauritaniæ tributarium facit.

4009. Sumunt hic initium anni Juliani. Bellum Hisp. contra filios Pompeji. Prælio ad Mundam 30000 Pom-

Pompejanorum cæsa. Recepta Hispania, Cæsar, Pater Patriæ & Dictator Perpetuus dictus, confirmato nunc summo Imperio.

4010. Extremus hic Cæsari annus, qui 23. vulnerib⁹ in Senatu interimitur. Cicero concitator parricidij Amnistiam induci cupit. Octavianus Aug. hæreditatem adit.

4011. Superatus bello Antonius ad Mutinam. Augustus Imperium capessit. Cicero & conjurati malè pereunt.

4012. Victi Brutus & Cassius, & ipsi miserè pereunt. Finis belli Philippici. (tonium.

4013. Turbatur denuò pax, Augustum inter & An-

4014. Agri in Veteranos distributi ut & priore anno.

4015. Nihil proficiens violentia Antonius Cæsari se dedit, qui cum ipso Imperium dividit. Antigonus Ierosolymam occupat. Herodes Romæ, Rex renunciatur. (finitur.

4016. Subigit Parthos Ventidius. Comagenum bellū

4017. Ulturus Iosippum fratrem occisum Herodes Ierosolymam obsidet.

4018. Ierosolyma potitur Herodes. Antigonus ultimus Iudæorum Rex ab Antonio occiditur: Pompejus vincitur. Salustius moritur.

4019. Victus captusq; ab Antonianis Sex. Pompejus occiditur.

4020. Capitur Artavasdes ab Antonio, & Armenia subigitur. (Cæs.

4021. Æmulatio nova & discordiæ inter Antonium &

4022. Metuendus omnibus Antonius à PP. hostis judicatur.

4023. Obtinet memorabilem illam victoriam Actiacam Augustus.

4024. Hoc anno victus denuò Antonius manus sibi infert.

infert. Cleopatra veneno ſe necat. Finis Regni Ægyptiaci.

4025. Tollit è medio Mariamnem conjugem Herodes ejusque matrem Alexandram.

4026. Octavius Cæſar Vrbem luſtrat. Decernitur Bellum Hiſpan.

4027. Memorabilis Auguſti appellatione annus. Agrippa Romæ Pantheon condit.

4028. In Cantabros movet Auguſtus eosq; debellat.

4029. Oppreſſi domitique Hiſpani. Ianus clauſus.

4030. Vrbem repetit Cæſar. Rurſum Hiſpani domiti.

4031. In valetudine gravi deſperatus penè Auguſtus ab Ant. Muſa medico curatur. Marcellus ejus nepos moritur.

4032. Vrbs conſulit Auguſtus eamque ornat. conſpiratio Murenæ proditur & punitur.

4033. Imperatoris gener fit Agrippa & Vrbis Præfectus.

403 . Dum Auguſtus non ſolum hoſtes perterrefacit, ſed & amore ſibi conciliat; Parthi ſigna Craſſi & captivos reſtituunt.

4035. Extinguitur morte Virgilius. Herodes templum reſtaurat.

4036. Regem Agrippam ſupparem nunc ſibi facit Auguſtus.

4037 Orbis redemptio appropinquat: concipitur hoc ipſo anno magna Mater & Virgo menſe Decembri. Lollius à Germanis vincitur.

4038. Naſcitur Auguſtiſſima DEI mater. Auguſtus in Galliam proficiſcitur.

4039. A Druſo & Tyberio Rhæti ſubiguntur.

4040. Liguria Comata jugo Romano ſubditur. Pannonii rebelles domantur.

4041. Voto SS. parentum DEIpara in templo Ierosolymitano offertur. Augustus creatur Pontifex.

4042. Dum solo occursu suo territis Pannonibus, victor remeat Agrippa, extinguitur, quem ipse laudat, suoque Mausolæo infert Augustus. Drusus Frisios domat.

4043. Nunquam non propagando Imperio intentus Augustus, Usipetas per Drusium, Dalmatas per Tiberium, per Pisonem Dracas subigit. Dedicatur templum Jerosolym.

4045. Antipater Herodis filius Romæ claret. Cl. Drusus moritur, mirè laudatur & deploratur. Epitome Flori finitur.

4046. Resolvitur morte Mœcenas Augusti amicus, & Horatius Poeta. Sextilis Augustus dicitur.

4047. Imperio Tiberium destinat Augustus, Druso jam mortuo. Herodes sepulchrum David expilat.

4048. Malè nunc luit Herodes, & omni gratia apud Augustum excidit. Iulia Tiberij uxor, filia Augusti ob impudicitiam relegatur.

4049. Obruitur etiam domesticis calamitatibus Herodes, & cum filijs colliditur.

4050 Conciliatur Cæsari Herodes, & iræ laxans habenas filios proprios occidi mandat.

4051. Joannis Baptistæ nativitatem prænunciat S. Gabriel Archang. Novi Testamenti Historia incipit. Augustissima Virgo Iosepho desponsatur. Galba Imp. nascitur.

4052. Prægnantissimus plenitudine gratiarum annus. DEUS incarnatur, felicissimum Nunci-

um ferente Gabriele Archangelo. Nascitur Præcursor Domini Joannis Baptista.

# Fructui Benedicto Virginis laus in sæculis æternis, Amen.

# OLYMPIADES

## Ad annos Orbis Conditi relatæ, ad quarum supputationem plurimi Veterum scriptorum respexere.

Olympiades jam olim ab Hercule in Græcia institutæ, ab Iphito postea, cui Lycurgus aderat, instauratæ, à varijs variæ, à nonnullis ad annum O. C. 3170. ab aliis ad annum 3278. aliis 3196. referuntur. In illis maximi totius gentis conventus sunt habiti prope urbes Arcadiæ Elidem & Pisam, in quibus Græci suas vires corporis, ingenium item, virtutem atque industriam exercebant: & simul de anni ordinatione, de rebus pace belloque peragendis, veluti in Comitijs Imperialibus deliberabant. Fuerunt etiam Ludi in jisdem habiti, & quatuor præcipuè generum; Olympici prope montem Olympum in Arcadia, Olympio Iovi honorando: Pythici, versus ultimam Græciam in Thessalia, Apollinis honori: Isth-

mij ad Isthmum Corinthiacum, in honorem Neptuni, Nemei demum propè Argos, in Sylva eiusdem nominis, Herculis honori, quod illic leonem occidisset. Et quia ludi isti quinto quoque ineunte anno, in Solstitio æstivo, primo die mensis Hecatombæonis, sive Julij nostratis, repetebantur, factum est, ut Olympias diceretur spatium quatuor annorum integrorum, & principium quinti: quo spacio Græci postea & multi alij populi pro Epocha & certissima nota temporis usi sunt, iisq; rerum gestarum memoriam, uti nos annis Christi, comprehenderunt & distinxerunt. Duravit hæc numerandi ratio ad Concilium usque Nicenum sub Constantino Magno celebratum quo demum, Olympiadum loco Indictiones, de quibus libri huius initio egimus, institutæ sunt. Istarum etsi alii & alij, ad alios atque alios Iphiti & Lycurgi annos initium referant, uti jam diximus, nobis præ aliis placuit Computus Saliani, etsi is ipse primum ad annum 3170. respexisse videatur, forte quod tunc deliberatum seu sancitum esset, de ijsdem restituẽdis. Placet, quia ad Olympiades, plerique Græciæ memoranda referuntur, Olympiades omnes recensere ordine, annumque Orbis conditi adiungere, ut quæ in Græca leguntur Historia quam facillime deinceps, ad annos certos, sive ex Saliani, sive ex aliorum (qui haud ita multum diversi sunt, nec ultra octodecim annos excurrunt) opinione referantur.

| Olym. | Annus O.C. | |
|---|---|---|
| 1 | 3278. | Qui idem annus primus fuit Ioatham Regis Iuda, & ultimus Phul Regis Assyriorum. |
| 2 | 3282 | Quo Urbes & arces Ioathan restaurat. |

| Olym. | Annus O.C. | |
|---|---|---|
| 3 | 3286 | Abaris fabula celebratur. |
| 4 | 3290 | Cuius quarto anno Rex Juda Ioathan obiit. |
| 5 | 3294 | Quo anno [sive cuius quintæ Olympiadis primo anno] Ephori, numero quinque, Lacedæmone primum instituti sunt. |
| 6 | 3297 | In cuius Olympiadis fine XI. Cal Maij anno. |
| 7 | 3302 | Adeoq; circa initium Olympiadis Romulus urbem condidit. |
| 8 | 3306 | In quem annum cadit initium Nabonassaris. |
| 9 | 3310 | Ezechias Philisthæos vincit. |
| 10 | 3314 | Regnum Jsraelis excisum, & Samaria capta. |
| 11 | 3318 | Post Salmanasar Senacherim solium Regni conscendit. |
| 12 | 3322 | Miraculum umbræ revertentis decem gradibus in Horologio Regis Ezechiæ. |
| 13 | 3327 | Regnum Babylonis firmatur per Merodacum. |
| 14 | 3330 | Vicennale bellum Messenicum finitur |
| 15 | 3334 | Ezechiæ Regis fortuna secundior. |
| 16 | 3338 | Instauratio Lucorũ sub Manasse Rege. |
| 17 | 3342 | Correctio anni per Numam additis duobus mensibus. |
| 18 | 3346 | Merodaci & Holofernis audacia & clades. |
| 19 | 3350 | Manasses deinceps religiosius agit. |
| 20 | 3358 | Colonia Tarentina. |

| Olym. Ades. | Annus O.C. | |
|---|---|---|
| 21 | 3358 | Obſcuræ Græcorum res. |
| 22 | 3362 | Gyges in Lydia, ut nonnulli volunt, regnat. |
| 23 | 3366 | Nihil ſingulare in Hiſtoriis occurrit. |
| 24 | 3370 | Athenis novem Archontes inſtituti. |
| 25 | 3374 | Huius Olympiadis altero Merodacus Rex obiit. |
| 26 | 3378 | Carnia in honorẽ Apollinis inſtituta. |
| 27 | 3382 | Numi Regi ſupremus hic annus, ſuccedit Tullus Hoſt. |
| 28 | 3386 | Bellum Tulli contra Fidenates. |
| 29 | 3390 | Sabini â Tullo victi. |
| 30 | 3394 | Amon Rex domeſtico ſcelere moritur. |
| 31 | 3398 | Nihil ſingulare Olympias habet. |
| 32 | 3402 | Ioſiæ Regis pietas celebratur. |
| 33 | 3406 | Pax cum Latinis ſancita. |
| 34 | 3410 | Tobiæ Iuniori ſupremus hic annus. |
| 35 | 3414 | Thales Mileſius, primus ſeptem Sapientum naſcitur. |
| 36 | 3418 | Ancus Marcius Latinos bello ſuperat. |
| 37 | 3422 | Tarquinius cum familia Romæ immigrat ex Etruria. |
| 38 | 3426 | Pariander Abraciotes unus ex 7. Sapipientibus claret quem nonnulli cum Tyranno Corinthio malè confundunt. |
| 39 | 3430 | Arion mirè â Delphino in Tænarum portum defertur. |
| 40 | 3434 | Ioakim Rex in Chaldæos arma parat. |
| 41 | 3438 | Ieremias Propheta mereri ſatagit. |
| 42 | 3442 | Ezechiel multa prophetando prædicit. |

| Olympias. | O. C. Annus |
|---|---|
| 43 | 3446. Ieremias in puteũ cœnosum deijcitur. |
| 44 | 3450. Nabuchodonoser bellicam parat expeditionem. |
| 45 | 3454. Massilia à Phocæensibus creditur condita. |
| 46 | 3458. Epimenides Creta Athenas accitus, amicus Soloni fit. |
| 47 | 3462. Anacharsis Scytha Solonem adit. |
| 48 | 3466. Evilmerodach interim præest, dum pater inter feras agit. |
| 49 | 3470. Solonis sapientia mundum rapit. |
| 50 | 3474. Nunc simul semelq; septem Sapientes in Græcia florent. |
| 51 | 3478. Bellum Etruscum recrudescit, duratq; 20. annis. |
| 52 | 3482. Perillus bovis ænei faber illo ipso primus exuritur. poena non justior ulla est Quam necis artifices arte perire sua. |
| 53 | 3486 Athenæ seditione triperdita distractæ |
| 54 | 3490. Ibycus Poeta Lyricus, & Abaris Magus celebrantur. |
| 55 | 3494. Darius apud Medos, Cyrus apud Persas regnant. |
| 56 | 3498. Stesichorus morit, nascitur Zorobabel |
| 57 | 3502. Simonides Poëta Lyricus se commendat. |
| 58 | 3506. Theognis Poeta floret. Moritur Anaximander. |
| 59 | 3510. Supremus Cræso Regi annus. Pherecides claret. |
| 60 | 3514. Cyrus contra Babylonē movet. Phocylides Poeta claret. |

3518.

| Olympias. | Annus O.C. |
|---|---|
| 61 | 3518. Templi secundi fundamenta jacta. |
| 62 | 3522. Cyrus in Scythas arma parat. Brutus amentiam simulat. |
| 63 | 3526. Amasis Rex Ægypti moritur. Tarquinius Volscos vincit. |
| 64 | 3530. Sceleribus Cambysis horridus annus. |
| 65 | 3534. Rescriptum Darii Regis pro Iudæis. |
| 66 | 3538. Pindarus Poëta nascitur. Iudæi â Persis humaniter tractantur. |
| 67 | 3542. Pisistratidæ Athenis pulsi. Lucretia sua manu cadit. |
| 68 | 3546. Mardonius rem Persicam administrat. Brutus filios capite plectit. |
| 69 | 3550. Mardonio faventes Græci, accusantur |
| 70 | 3554. Zeno Eleates & Heraclitus celebrantur. |
| 71 | 3558. Saturnalia instituta. Hippocrates Medicus claret. Regna ad lacum Regillum. |
| 72 | 3562. Expeditio in Volscos. Menenius Agrippa moritur. |
| 73 | 3566. Persis & Romanis luctuosus annus, gentibus deficientibus. |
| 74 | 3570 Xerxes bellum in Græciam & Europam parat. |
| 75 | 3574. Xerxes recensens exercitum plorat. |
| 76 | 3578. Pausanias Bizantium Persis eripit. idem Spartam revocatur. |
| 77 | 3582. Theron Rex â Pindaro celebratus moritur. Roma turbatissima. |
| 78 | 3586. Sabini & Volsci â Rom. domiti Athenienses contra Socios. 3590 |

| Olym. Pias. | Annus O.C. | |
|---|---|---|
| 79 | 3590 | Huius Olympiadis victores celebrat Pindarus. |
| 80 | 3594 | Tribuni Romam turbant. Artabanus & Megabyzus clarent. |
| 81 | 3598 | Pericles Atheniensium Dux contra Sycionios pugnat. |
| 82 | 3602 | Quinquennales induciæ inter Athen. & Peloponesios. |
| 83 | 3606 | Eubæa & Megarenses deficiunt ab Atheniensibus. |
| 84 | 3610 | Herodotum nonnulli volunt nunc scripsisse suam Historiam. |
| 85 | 3614 | Sancij victi â Pericle, mox victores. |
| 86 | 3618 | Gorgias, Zeno & Parmenides celebrãtur. |
| 87 | 3622 | Thucydidis Historia continua de Bello Peloponesiaco incipit. |
| 88 | 3626 | Anaxagoras moritur. Aristophanes & Eupolis clarent. |
| 89 | 3630 | Peloponesij & Athenienses varia fortuna pugnant. |
| 90 | 3634 | Bizantini & Bithinij collisi. Agestani item & Selinuncij. |
| 91 | 3638 | Athenienses imperium Siciliæ ambiunt. |
| 92 | 3642 | Pisander causam Alcibiadis feliciter agit. |
| 93 | 3646 | Solydamus Thessalus admirabili robore vir claret, Pharnabazus ad Abydum ab Alcibiade superatur. |
| 94 | 3650 | Athenæ captæ à Lysandro, & muri ad tibiarum cantum diruti. |

| Olympias. | Annus O.C. | |
|---|---|---|
| 95 | 3654 | Nova belli ſemina inter Perſas & Lacedæmones. |
| 96 | 3658 | Ageſilaus apud Lacædæmonios claret, Tiſaphernes obtruncatur. |
| 97 | 3662 | Eudoxus Cnidius vixit, & Architas Tarentinus. |
| 98 | 3666 | Pax Antalcidæa Perſeas inter & Græcos inita. |
| 99 | 3670 | Dionyſius Tyrannus è templo Agyllenſi, mille talenta aufert. |
| 100 | 3674 | Diodorus Ageſipolis Rex Laced. obiit ſuccedit Cleombrotus. |
| 101 | 3678 | Romæ, plebe conſulatum ambiente, Anarchia facta annis 5. |
| 102 | 3682 | Græciæ Urbes faciunt pacem præter Thebanos. |
| 103 | 3686 | Dionyſio Seniori extincto, ſuccedit Iunior in Sicilia. |
| 104 | 3690 | Pelopidas Thebar Dux in prælio cadit. Camillus moritur. |
| 105 | 3694 | Monomachia Manlij Torquati & Galli apud Anienem. |
| 106 | 3698 | Templum Daniæ Epheſi conflagrat. Bellum ſociale finitur. |
| 107 | 3702 | Philippus contra Phocenſes movet. |
| 108 | 3706 | Philippus Olynthum civium proditione capit. |
| 109 | 3710 | Romani prodigijs territi ſupplicationes decernunt. |
| 110 | 3714 | Philippus Piraticam exercet, & in Scythas movet. |
| 111 | 3718 | Initium Samaritani ſchiſmatis opera Manaſsis, |

| Olympiades | Annus O.C. | |
|---|---|---|
| 112 | 3722 | Alexander Epiri Rex fœdus init cum Romanis. |
| 113 | 3726 | Bassus adductus ad Alexandrum à cognatis Darij interficitur. |
| 114 | 3730 | Bellum Lamiacum. Antipater Athenis potitur. |
| 115 | 3734 | In Asia primus regnat Antigonus. |
| 116 | 3638 | Cassander Thebas restaurat. Olympias mater Alex. M. occisa. |
| 117 | 3742 | Demetrius Babyloniam occupat & diripit. |
| 118 | 3746 | Marsi Peligni & Etrusci à Romanis compressi. |
| 119 | 3750 | Æquorum oppida 40. intra 60. dies à Romanis capta. |
| 120 | 3754 | Pontifices & Augures Romæ primum è plebe lecti. |
| 121 | 3758 | Prioris anni Consulibus Romæ prorogatur imperium. |
| 122 | 3762 | Decas I. Livij desinit, Theocritus. Euclides & Menander clarent. |
| 123 | 3766 | Demetrius solvit obsidionem Athenarum, rem bene gerit in Asia. |
| 124 | 3770 | Pharus Alexandriæ struitur. Lysimachia terræmotu ruit. |
| 125 | 3774 | Pyrrhi pugna cum Cos. Levino apud Heracleam. |
| 126 | 3778 | Romæ ingens pestilentia. Siculi Hieronem regem creant. |
| 127 | 3782 | Ptolomæus Pyrrhi filius Antigonum Gonatam vincit. |
| 128 | 3786 | Versionem Bibliorum à 70. interpretibus, nonnulli huic anno tribuunt. |
| 129 | 3790 | Polybius Historiam incipit, prætērquam, quod superiora repetat. |

| Olym-piades | Anni O. C. | |
|---|---|---|
| 130 | 3794 | Prima Classis Romana 130. vel 160. navium. |
| 131 | 3798 | Reddita Atheniensibus libertas ab Antigono Gonata. |
| 132 | 3802 | Cotta Cassium exauctorat, quod iniussus pugnaverit. |
| 133 | 3806 | Iunius Erycem occupat in Sicilia. |
| 234 | 3810 | Demetrius Macedonum Rex salutatur. |
| 135 | 3814 | Prima fabula Romæ acta à Livio Andronico Poeta Comico. |
| 136 | 3818 | Cl. Clinia pacem facit cum Corsis, inde crudeliter â Rom. tractatus. |
| 137 | 3822 | Catonem Maiorem hoc anno natum nonnulli volunt. |
| 138 | 3826 | Conditiones pacis cum Teuta. |
| 139 | 3830 | Seleucus Rex veneno tollitur. |
| 140 | 3834 | Hannibal Vaccæos Carpetanos aliosq; trans Iberum vincit. |
| 141 | 3838 | Antiochus & Philopator bello, æquo feré Marte, congressi. |
| 142 | 3842 | Ludi Apollinares primùm instituti. |
| 143 | 3846 | Romani primùm auro signato uti cœperunt. |
| 144 | 3850 | Ptolomæus Epiphanes quintus Ægypti Rex Regnum adit. |
| 145 | 3854 | Insubres Duce Amilcare Placentiam vastant. occumbit Amilcar. |
| 146 | 3858 | Romani in Hispania cladem accipiunt, & Marcellus â Boijs. |
| 147 | 3862 | Romæ ingens terræmotus 38. diebus & horribile incendium. |
| 148 | 3866 | Achæi Spartanis infesti, late grassantur. |

3870

| Olym. Ades. | Anni O.C. | |
|---|---|---|
| 149 | 3870 | Nunc censorem agit Cato Maior; Prætores de Hispania triumphant. |
| 150 | 3874 | Piso consul ab uxore necatur. Gentius Illyriorum Rex mare infestat. |
| 151 | 3878 | Petilius Consul in Liguria ad Letum montem leto occumbit. |
| 152 | 3882 | Uterq; è plebe Consul Romæ, Actius & Statius Poetæ clarent. |
| 153 | 3886 | Nunc volunt nonnulli ab Antiocho templum Ierosol. spoliatum. |
| 154 | 3890 | Antiochus in Persidem expeditionem suscipit. |
| 155 | 3894 | L. Æmilius Paulus pauperrimus moritur & ob id celebratur. |
| 156 | 3898 | Ionathas Dux Apostatas persequitur. |
| 157 | 3902 | In Celtiberia prospere pugnant Romani. |
| 158 | 3906 | Masinissa Numidiæ Rex amicus Romanorum moritur. |
| 159 | 3910 | Ptolomæus Evergetes I. Lapidarum, VII. Ægypti Rex. |
| 160 | 3914 | Bellum Numantinum à nonnullis huc refertur. |
| 161 | 3918 | Æmilius Vaccæos iniusto bello petens, superatur. |
| 162 | 3922 | Antiochus Sedetes Hierosolymam obsidet, & auro placatur |
| 163 | 3926 | Templum in monte Garizim ab Hyrcano eversum. |
| 164 | 3030 | Moritur Polybius Gracchus Iudicia Equitibus communicat. |
| 165 | 3934 | Fabius in Aruernos prosperè agit, inde dictus Allobrogicus. |

3938

| Olym Ades. | Anni O.C. | |
|---|---|---|
| 166 | 3938 | M. Terentius Varro, Philosophus & Poeta nascitur. (nis 18. |
| 167 | 3942 | Antiochus Cyzicenus Syriæ Rex an- |
| 168 | 3946 | Iugurtha ad Bochum Regem Mauritaniæ fugit |
| 169 | 3950 | Aquilam Romanis Legionibus C. Marius propriè dicavit. |
| 169 | 3954 | Ptolomæus Alexander in Ægypto regnat annis decem. |
| 170 | 9 8 | Ptolomæus, Rex Cyrenarum in Ægypto moritur, hæres S. P. Q. R |
| 171 | 3962 | Philippus tertius Gryphi filius in parte Syriæ regnat. |
| 173 | 3966 | Mithridates Asia potitus omnes tota provincia Romanos una die necat. |
| 174 | 3970 | Syri externum sibi Regem Tigranem deposcunt. Verres fit Quæstor, in Sicilia, contra quem Cicero Verrinas scripsit post annos 14. |
| 175 | 3974 | Initium Sertoriani belli in Hisp. Cicero pro Sexto Roscio dicit. |
| 176 | 3978 | Cicero, anno æt. 31. primum honorem, Quæsturam petiit. |
| 177 | 3982 | Lucullus Pontum Romanis Legionibus patefecit. (hyeme capit. |
| 178 | 3986 | Lucullus Nisibim diu oppugnatam |
| 179 | 3990 | Cicero consulatum petit, eodemque anno augetur filiolo. |
| 180 | 3994 | Diodorus Siculus Historicæ Bibliothecæ autor celebratur. |
| 181 | 3998 | Cicero primam familiarium scribit, dicitque de Provincijs Coss. |

| Olympiades | Anni O.C. | |
|---|---|---|
| 182 | 4002 | Septimus & ultimus liber C. Julij Cæſ. de bello Gallico deſinit. |
| 183 | 4006 | Bellum Alexandrinum circa finem añi geſtum. Deſinit Iulius Cæſar de Bello Civili. |
| 184 | 4010 | Cicero Octavium Auguſtum armat in Antonium. |
| 185 | 4014 | Perusia incendio conſumpta. Multi Senatores & Equites ad aram Cæſari ſacratam mactati, Hieroſolyma â Parthis occupata. |
| 186 | 4018 | Victus Lepidus vix vitâ ſupplex impetrat, Dioſcorides Medicꝰ claret. |
| 187 | 4022 | Pomponius Atticus Ciceronis Amicus moritur ætatis 77. |
| 188 | 4026 | Quinquennales Ludi ab Auguſto inſtituti. |
| 189 | 4030 | Horrenda fames in Iudæa ſublevatur munificentia Herodis. |
| 190 | 4034 | Auguſtus in Syria agens, Herodem magno honore afficit. |
| 191 | 4038 | M. Agrippa ab Herode invitatus, hoſtias DEO Jſraelis in templo offert |
| 192 | 4042 | P. Sulpitius Quirinus fit Conſul, de quo poſt decennium, Evangelium de nato Chriſto, Cirino cenſum in Syria agente. |
| 193 | 4046 | Dionyſius Halicarnaſsæus Hiſtoriam Rom. ſcribere incipit. |
| 194 | 4050 | C. Cæſar, Auguſti ex Sorore nepos Iudæam prætervectus Hieroſolymis ſacrificare noluit, inde ab Auguſto laudatus, quod peregrinas Religiones non approbaret. |

# HISTORIÆ VNIVERSALIS LECTIONIS JUCUNDISSIMÆ NUCLEUS.

*E Compendio & Symbolis Annalium Ecclesiasticorum R. P. F. Gabrielis Bucelini excerptus.*

VNus omnium annorum auſpicatiſſimus, orbis conditi, noſtra ſupputatione 4053. calculo Eccleſiæ 5199. Romæ 752. (non primus, uti Baronio in Annal Eccleſiaſticis placuit) Auguſti imperantis, quadrageſimus ſecundus fuit: quo mater Virgo DEUM Hominem edidit, univerſo tunc orbe in pace compoſito.

## *Annus Chriſti I.*

Eccleſiaſtici anni pulcherrimum initium SS. Sanguinis purpurâ octo dierum infans Verbum æternum conſecrat, & Calendas Januarias, ſuperſtitioſis ritibus contaminatiſsimas expiat.

2. Lucente & ducente prodigioſo ſydere, natum Regum

Regum Regem Magi intelligunt, & hoc primum anno occurrunt & adorant. Augustus Tiberium & Agrippam adoptat. Judæi duce Iuda Galilæo defectionem parant.

3. Angeli monitu, fugit in Ægyptum cum Sponsa Virgine & Infante Iosephus. Grassatur cæde in infantes Herodes, à bimatu & infra, secundùm tempus quod exquisierat à Magis.

4. Varijs prodigijs adventu Numinis illustratur Ægyptus.

5. Impietatis, ulciscente Numine dat pœnas Herodes, & mira morborum varietate & & fœditate diutissimè torquetur.

6. Relictus ab amicissimis omnibus ob fœtorem, miserè moritur.

7. Ad Albim usque progressus Tiberius in Germanos movet, nullo operæ pretio, etsi Paterculus magna comminiscatur.

8. Nulla re memorabilis hic annus, quam Archelai Regis tyrannide, quam fugiens S. Ioseph in Galileam secessit.

9. In Sarmatas Dalmatasque progressus Tiberius, præclarè rem agit, eosque Imperio subjicit.

10. Motibus novis concutitur Dalmatia, qui tamen vigilantia Ducum comprimuntur, Tiberio Romam concedente.

11. Roma ob victos Dalmatas Sarmatasque triumphante, tristia nova é Germanijs afferuntur de Germanorum defectione.

12. Exasperati Quintili Vari oppressione Germani, grãdi clade Romanos profligant, quam, acceptæ ad Cannas, Florus comparat, exclamante Augusto: Redde Legiones ô Vare, hoc sibi ipsi vim inferente.

13. Trepi-

13. Trepidatum Romæ ob acceptam cladem, multique honoribus privati, quod metu Germanorum expeditionem detrectarent.
14. Memorabili censu iterum Orbis lustratur, & ob id Sulpitius Quirinus in Iudæam mittitur. Romæ solùm reperta hominum nonagies, trecenta & 70. millia.
15. Augustus Imp. anno æt. 76. Imperii 56. moritur, quod Baronius in sequentem retulit, succedit Tiberius modestus initio.
16. Insigni edicto Magos Româ atque Italia ejicit Tiberius. Nascitur Vitellius Imperator.
17. Tiberius in Germanos rebelles expeditionem parat. Annus hic vitæ Christi medius est.
18. Interdicit vestis sericæ usum, & vasa aurea, nisi in Sacris Tiberius. Ulciscitur Varianam cladem Germanicus, & de Cheruscis, Cattis & Angrivariis triumphat.
19. Caiphas ille Christi hostis fit Pontifex Ierosol. depravatos libros Sibyllinos corrigit Tiberius. T. Livius & P. Ovidius Naso moriuntur.
20. Insigni rursum edicto Histriones Vrbe pellit Tiberius.
21. Moritur Antiochiæ Germanicus, veneno Pisonis scelere sublatus. Mutatur ex optimo in pessimum Tiberius, Sejani opera.
22. Annus hic supremus Quirino seu Cyrino Syriæ Præsidi cui Piso successerat, qui hoc anno malè conscius seipsum perimit.
23. Maximum illud Pompeji 40. millium spectatorum capax Theatrum, incendio & ruina perit.
24. Amor ille populi & spes Drusus, collega Imperij à patre dictus, veneno, scelere Sejani, tollitur.
25. Romam tyrannide vexat Sejanus, & suspecta omnia reddit.

26. Etiam

26. Etiam Agrippinæ Augustæ struens insidias, suspectum ipsi Tiberium reddit, inter epulas cibum omnem recusanti, quâ re offensus Cæsar, ipsam fame enecat.

27. Viros inter Illustriores T. Sabinum calumniis petit, ut seipsum in carcere strangularet. Initium 70. & ultimæ hebdomadæ juxta Danielem.

28. Mittitur Iudeæ Preses P. Pilatus, Iudæos variè vexans.

29. Elisabethæ & Zachariæ filius Ioannes, prædicationem & Baptismum inchoat. Apud Fidenas, Amphitheatri casu mortalium 50. millia oppressa sunt. [montis conflagratione.

30. Diversis cladibus ater annus, Cælij maximè

31. IESUS Christus D. N. 6. Ian. à Ioanne baptizatur, vocat Apostolos & maximè Petrum, quem solùm baptizat. Languidos curat ubique.

32. Vitæ Auctorem perdere consultant Judæi, Christo benè mereri de omnibus pergente.

33. Quæstuosissimus Ecclesiæ meritis Christi annus quo inter alia, Principatus illius Petro decernitur. Seianus æternum variantis fortunæ ludibrium miserè perit.

34. Explet vitæ cursum Redemptor noster in Cruce moriens, æternum amoris pignus Ecclesiæ sponsæ legans, SS. Cordis sui Sanguinem cum aqua emanantem, tertiâ die resurgit, post 40. ascendit, & iterum post dies 10. Spiritum Sanctum mittit.

35. Tiberius monstrũ nunc Principis fœdè grassatur, & ut scelera sua occultet, nequiorem se Collegam, C. Caligulam adsciscit. Persecutio prima Fidelium occiso Stephano, & prima Simonis Hæresis, conversio item Pauli hoc anno celebrantur.

36. Rem Fidei statim promovet Paulus ex Persecutore Apostolus. Primus Gentiles Hispanos convertit S. Iacobus Maior. Moritur Philippus Herodiadis legitimus maritus. Nascitur Persius.

37. Optimè meretur de Hispanis S. Jacobus, & primam in Orbe, sub honore DEIparentis condit Ecclesiam Cæsaraugustæ. Scribit item Epistolam Canonicam, primam Scripturam novi Testamenti. Mortem sibi ipsi conscíscit Caiphas Pont. Ierosol.

38. Mittitur in exilium Pilatus, minaturque mortem accusatoribus Christianorum Tiberius, Christum ipse inter Numina colens.

39. Condit Antiochenam Ecclesiam Petrus, & primus præest. Moritur Tiberius, succedente C. Caligula nepote.

40. Etiam Jerosolymis datur initium Gentium conversioni, in Cornelio Centurione, licet Longinus prior censeri debeat, sub ipsa Cruce Christum confessus, & post Pentecosten baptizatus

41. Nè nihil agere videretur Ioannes Apostolus Ephesum pergit cum DEIpara, & Jacobo fratre, qui paulò ante ex Hispaniis reverterat. Primus, hoc anno, scribit Evangelium Matthæus. Petronius fit Præses Syriæ.

42. Reversus cum fratre Ierosolymam Iacobus, ferventius contra Iudæos agens jussu Herodis decollatur. Iudæorum supra 50. millia, à Syris Græcis que propè Babylonem mactantur.

43. Edessam Syriæ & Abagarum Regem convertit S. Thadæus. Christianorum nomen primùm Antiochiæ natum. Succedit Cajo occiso Claudius Jmp.

44. Petrus

44. Petrus Romam venit, illic deinceps Ecclesiæ præsidens. Divisi in varias provincias Apostoli, Christum prædicant.

45. Urbis solo adventu Petri mira mutatio, Claudio Imp. plura Deorum festa abrogante. Scribit primam Petrus, & Marcum Alexandriæ præficit.

46. Salutatus pro concione DEUS Agrippa ab Angelo percutitur & moritur, succedente Herode fratre. Petrus Episcopos quaquaversum mittit. Cherusci à Claudio Regem petunt. Conditur Colonia Agrippina.

47. Nusquam requiescit Paulus, & Peragratis superiore anno, Cypro, Pamphilia & Pisidia, Antiochiâ pulsus cum Barnaba Iconium venit.

48. Immigrat cœlo DEI Mater, quo ipso tempore Concilium Ierosolymis celebratum, nec multò post Magdalena & Fideles ejecti.

49. Cyprum Barnabas; Paulus cum Sila Syriam & Ciliciam peragrat.

50. Obiit Herodes Rex Chalcydis. Petrus per seipsū Hispaniis consulit, & sacras imagines infert. Romæ censa hoc anno sexaginta novem centena, & 44. millia hominum.

51. Hispanis curatis Petrus in Africa & Ægypto laborat, per cuius absentiam Iudæi contra Christianos turbas concitantes urbe ejiciuntur.

52. Totus in conversione Gentium Paulus, nunc Athenas in Areopagū venit, tum Chorinthum, ubi primam ad Thessal. scribit.

53. Epistolam ad Thessalon. secundam scribit Corinthi, inde in Syriam navigat. Cumanus Iudeæ Præses à Claudio exulare jubetur.

54. Iudeæ solus post Gumanum Felix præest, Paulus è Syria

in Syria in Galatiam & Phrygiam pergit. Philippus Apostolus crucifigitur.

55. Variis prodigiis claret Ephesi Paulus, & multa patitur.

56. Latè fides inter Ephesios propagatur, ex casu filiorum Scevæ. Moritur veneno Claudius Imp. succedit Nero filius.

57. Optimus initio Nero, Britannicum tamen Claudij ex Messalinia filium veneno tollit. Paulus primam ad Corinthios scribit, & Epheso in Macedoniam veniens, epistolam ad Thimotheum expedit.

58. Varias Provincias obit Paulus, & ad Corinthios rursum & Romanos scribit. Ierosolymis multa patitur, & jussu Festi Romam ducitur.

59. E Sicilia Romam venit, ubi è vinculis plures epistolas, & secundam ad Timotheum scribit.

60. Terræ motu Roma quatitur. Catti ab Hermanduris occidione deleti. Romam ex Oriente plurimi ad Paulum occurrunt. In Hispaniis plurimi Martyrio coronantur.

61. Ex optimo Principe nunc pessimus Nero, Agrippinam matrem occidi jubet. Paulum post secundam defensionem liberum dimittit.

62. Rex Agrippa Josepho dejecto Ananum creat Pont. In Mensam Neronis fulmen ruit. Corbulo Armeniam subigit. Laodicea corruit.

63. Jacobus Minor è cinna templi dejicitur. Barnabas in Cypro occumbit. Bello Britannico victi Romani, mox victores 80. millia cædunt. Nero conjngem Octaviam occidit.

64. Corbulone absenti Parthi Romanos vincunt. Paulus in Hispanias proficiscitur. S. Marcus Martyrio coronatur.

65. Submittunt colla Corbuloni Parthi. Iesus quidam circumcursando VæVæ Ierusalem irremissè congeminat.

66. Apostolus Matthias Martyr occumbit. Roma incendio vastatur, vocanturque in crimen Christiani. Albino Præsidi succedit Florus dure Iudæos habens. Moritur Persius.

67. Tollit é medio Senecam Magistrum Nero, & plures illustres, occasione Pisonianæ conjurationis, eosque inter Poppæam conjugem, & Lucanum Poetam. Senecam Christianum, Augustinus, Hieronymus & Fl. Dexter contendunt.

68. Ierosolyma rebellis obsidetur, quo ipso anno Petrus & Paulus passi sunt. Philosophi Vrbe ejiciuntur. Illustres multi necantur.

69. Territus Hispanis, Gallis, & Prætorianis deficientibus Nero, seipsum denique in fuga gladio conficit, succedit Galba.

70. Non præfuit supra septem menses Galba à militibus occisus; tum Ottho, qui post tres menses seipsum conficit, invadente Imperium Vitellio, contra quem invitus creatur Vespasianus, relicto contra Jerusalem Tito, & Urbe occupata Vitellium perimit.

71. Expugnat exscinditque Ierusalem Titus, cæsis glado 600000. Capitolium exustum restaurat Vespasianus S. Euodius S. Petri Antiochiæ successor Martyrio coronatur.

72. Romæ triumphat cum patre Titus, & Iani fanũ sextò clauditur, Gallis item & Germanis domitis, & Treveris Cereali se dedentibus.

73. Exules, ludibrium orbis vagantur Judæi. Germania à Petri discipulis convertitur. Ioannes Apostolus in Asia subsistit.

74. Le-

74. Lemovicensium & Galliæ universæ Apostolus S. Martialis moritur. Hæreses varias in Asia profligat S. Ioannes Apostolus. Antiochus Rex victus capitur.

75. Urbe pelluntur Philosophi, magno bono rei Christianæ. Remp. restituit Vespasianus. Patitur S. Apollinaris S. Petri discipulus. Alani Mediam & Armeniam incursant.

76. Saturnius Petri, & Paulus Sergius Pauli discipulus, Hispanias illustrant. Ultimum Lustrum celebratur. Ingens Iudæorum cædes Alexandriæ.

77. Nono à se condito Pacis templo, pretiosissima quævis infert, Vespasianus. multisque Regnis in provinciam redactis Imperium auget.

78 Obiit Rex Agrippa amicé à Vespasiano habitus, quod ante rebellionem Iudæorum Romam se recepisset. Nascitur Adrianus Imp.

79 Cypri tres Urbes terræ motu ruunt. Artabanus Parthorum Rex graviter offendit Vespasianum quod falsò cuidam Neroni faveret.

80 Ecclesiam suam Sanguine ornat S. Linius primus à Petro Pont. Rom. inscio Imp. interfectus Romæ quotidie ad 10000. peste pereunt.

81. Titus mortuo patri succedit, sub quo res Christiana plurimùm crevit. Vesuvius accenditur, quo incendio Plinius periit.

82. Capitolini Iovis templum, sed & Pantheon cum magna Urbis parte conflagrat; plurimis ad fidem conversis, quod mundi finem jam instare crederent.

83. Naturæ concedit Titus Imp. *Delicium humani generis* dictus, scelere ut nonnulli volunt Domitiani fratris & successoris.

84. Agri-

84. Agricola rem strenuè gerit in Britannia. Iosephus Romæ suos libros scribit.

85. Simulatam aliquamdiu clementiam exuit Domitianus, & in cives immaniter sævit.

86. Occasione cuiuscunque calamitatis, Christiani in crimen vocantur. Restaurat templa Domitianus sub Tito exusta.

87. Martialis, Juvenalis & Statius florent. Picti relicta Scythia partem Britanniæ occupant.

88. Immortalitatem nominis quærens Domitianus, quinquennales Iovi ludos instituit, iubetque annos per agones Capitolinos numerari. Romani in Germania à Rege Daciæ cæduntur.

89. Ne Christo inferior Domitianus videretur, Virginis Palladis filius & Deus dici voluit. Agricola rebelles Britannos domat.

90. Adversus Dacos movet Domitianus. S. Memmius Mancius fit Martyr.

91. Obtritis Dacis victor revertitur Imp. sed avaritiâ præsidum plures hoc anno gentes deficiunt. Hispania Martyrum nunc fertilis.

92. Nobilitat Romam Martyrio S. Ioan. Evangelista, in ferventi oleo servatus, & in Pathmos missus. patiuntur plurimi etiam augusti sanguinis.

93. Illustrat primus Romanorum Cos. nomen fide Christi & Martyrio M. Anicius Clabrio V.C. quo ibso anno gloriosè item S. Cletus occ.

94. Universa denique Britannia potitur Agricola. S. Clementis Papæ initia. Secunda Persecutio incipit.

95. In Gallias à Clemente mittitur S. Dionysius Areopag. & plures Episcopi. Plures irerum Martyres in Hispania.

96. Domitianus edicto Christianis cavet, mox tamen

men iteratò sævit. Vlpius Trajanus Galliæ præficitur.

97. Mathematici Vrbe proscripti. Apocalipsim scribit Ioannes.

98. Vitæ finem dignum sortitur Domitianus miserè interemptus, succedente Nerva. Finit Historiam Suetonius.

99. Trajanum adoptat Nerva, & paulò post moritur opt. Princeps, & qui persecutionem statim sustulerit. Tacitus & Frontinus clarent.

100. Resuscitat persecutionem extincto 27. Ianuarii Nerua Trajanus, prohibitis sodalitiis, quo titulo dein in nostros sævitum.

101. Valedicit mortalibus S. Ioann. Evang. Trajanus è Germania Roman. occurrit, absens electus Imp.

102. Trajanus Decebalum & Dacos vincit, quod Baronius in sequentem retulit S. Clemens Papa patitur.

103. Nunc visa denuò quiescere Persecutio, Anacleto Ecclesiæ præsidente, & Plinio honorarium Consulatum indepto, qui Christianis plurimum addictus fuit.

104. E Bithynia, ejus nunc præses Trajano scribit Plinius super Christianorum numero & innocentia. Iubetur non inquirere, sed oblatos punire. In Germanias revertitur Imp. victisq; Dacis & Scythis triumphat.

105. Rege Decebalo mortem sibi consciscente, plurimæ provinciæ se submittunt, Trajano earum Legatos Romæ audiente.

106. Armorum non tantum sed & litterarum amantem se probans Trajanus, Romæ insignes Bibliothecas condit.

107. Latè propagat Imperium, movensq; in Armeniam, ipsam & multas alias regiones subjicit.
108. Victoriis insatiabilis, novum lustrans exercitum, undecim Christianorum millia rexperta exulare in Armenia jubet.
109. Martyrium subit S. Simeon Episc. Ierosol. annos 120. natus. S. Ignatius Romam vinctus mittitur.
110. Ad bestias damnatur Ignatius. Senatus Trajano pro tot victoriis, non unum, sed quotquot vellet triumphos decernit.
111. Frangit quaquaversum vires hostium Trajanus in motu tamen quodam, graviter periclitatur.
112. Occumbit gloriosè S. Anacletus PP. Euaristo succedente: Concilium Toleti celebratur. Patitur in Hisp. S. Eutychius.
113. Victorijs Trajani eò evehitur Imperium, ut sola magnitudine laboraret. Assyria, Mesopotamia & Armenia fiunt provinciæ.
114. Trajanus viribus repentè & fortuna deficientibus, quos subegerat liberos esse jubet.
115. Occasione iniquioris Trajano fortunæ, plures quotidie provinciæ deficiunt.
116. Iudæi & ipsi rebelles ad 200. millia Græcorum & Rom. propè Cyrenen trucidant, in quos missus ab Imp. Martius Turbo acriter vindicat, crescentibus malis Iudæorum.
117. Numerus penè infinitus rebellium Iudæorum à Rom. exercitibus per Mesopotamiam mactatur.
118. Extremis Imperii annis remittit à persecutione Trajanus, quod Syriæ præses moneret: non se parem, occidendis, qui sponte se ad Martyrium obtulissent.

119. Gra

119. Gravi morbo, & mox morte intercipitur Trajano Mesopotamica expeditio, cui Adrianus ab ipso adoptatus succedit.

120. Nihil magis curę Adriano, quam ne minor Trajano videretur, qui Romam veniens 22. Myriades auri in cives divisit, & Syngraphas combussit. Patitur S. Dionysius Areopag.

121. Iudæi denuò rebelles profligantur & disperguntur. Patitur S. Euaristus PP. post quem S. Alexander præsidet.

122. Omnium per orbem securitati prospicit Adrianus, confecto bello Sarmatico provincias lustrans. sævit in Italia persecutio.

123. Martyrum per orbem ingens numerus, totis Vrbibus se ad mortem offerentibus. Nigrini conspiratio proditur; luunt multi proceres.

124. In Gallias, Germaniam & Britanniam profectus Imp. suos confirmat, hostes terret.

125. Seditioni gravissimæ ut occurreret Adrianus, Alexandriam contendit, transiensq; Hispanias, Athenis Sacris Eleusinis initiatur.

126. Summa celeritate constitutis Africæ rebus, revertitur Imp.

127 Iterum orbem obiit, & Orientis maximè causas curat.

128. Transiens Athenas Imp. ab Aristide Philosopho Christiano, & Quadrato ejus loci Episcopo Apologiam pro Christianis accipit, in quos dein benignior fuit.

129. Sollicitè in Iudices provinciarum inquirit, cui ob id variæ passim Basilicæ dicantur, quas ipse sacrat.

130. Venit ex Asia in Syriam Imp. & quam restaurari jussit Ierosolymam habitari jubet. Iustinus Samariensis fit Christianus.

131. Grave iterum bellum Syriam vexat, Iudæis arma capientib9 ob illata prophana sacra, quorum infinita millia cæsa sunt.

132. Vrbem in honorem amasii pueri, Antinoi sui condit Adrianus, & Antinopolim vocat. Passus Alexander PP. succedit S. Sixtus.

133. Adrianus Romam & provincias demeretur. Celsus Epicuræus invectivam in nostros scribit, quam postea Origenes refutavit.

134. Mecœnas eruditorum, Adrianus appellatur. Idem edictum Salvianum edit, quod Pandectarum Iuris postea Archetypon fuit. Passi 10000. Martyres in monte Ararath.

135. Victi toties Iudæi iterum arma parant, Adriano Iulium Severum è Britanniis evocante, & Rufo in subsidium mittente.

136. Conspecta obstinatione Iudæorum, Severus justa detrectans prælia, eos miserè consumit, clarent Palæmon & Favorinus.

137. Turpiter fidem deserit Aquila Ponticus. Adrianus Romam reversus Commodum adoptat.

138. Eversi denique à Severo Iudæi, & sus in fronte portæ contra Bethlehē sculptus in marmore, quo signaretur Iudæos æternùm proscriptos.

139 Renunciatus ab Adriano successor Ælius Verus, Consul electus prima die moritur. Adrianus graviter ægrotat.

140. Vitam abrumpere sæpè conatus Imp. fame se denique conficit, succedit adoptatus post Verum Antoninus Pius, pater patriæ dictus.

141. Tranquillitate Principis bene usi nostri fidem propagant. Claret Galenus Medicus.

142. Nesciente Antonino Præfecti in Christianos sæviunt. Coronatur Martyrio S. Sixtus PP. post quem sedet Telesphorus.

143. Eusebius & Dexter Iustinum nunc pro Catholicis librum Antonino porrexisse volunt. Iudæi denuò opprimuntur.

144. Rebelles Britanni misso Lollio Vrbico gravi prælio vincuntur.

145. Alexander Magnus Apollonii disc. celebratur. Valentinus Hæresiarcha variarum hæresium auctor.

146. Telesphorus præclarè meretur de re Christiana Marcio Hæresiarcha Catholicum simulans, multos Romæ seducit.

147. Sectarum tot enascentium occasione illudit catholicis Celsus Epicureus, quem refutat Origenes. Multa de jure sancit Antoninus.

148. Ecclesiæ rationes plurimum augent in Galliis & Germania SS. Crescentius, Cyriacus, Hilarius, Celsus Laudo aliique Episcopi.

149. Tranquillitas orbis maxima, cum non solum exactiones prohiberet Pius Imp. sed omnes è suo ipse sublevaret.

150 Multi eruditi florent, quos mirè fovet Imp. Iustinus alteram Apologiam ipsi tradit.

151. Expeditionem parat in rebelles Mauros, Dacos, & Germanos eosque per legatos facilè opprimit.

152. Repræhensus ob gulæ vitium à Iustino Crescens Cynicus in perdendo dein illo plurimū labor.

153. Optimus Imp. rebellem Parthorum Regem armis petiturus prius monitum, solâ auctoritate triumphat, quo modo Iberiæ Regem vicit.

154. Martyrio coronatur S. Telesphorus PP. succedit Higinius. Romæ & alibi territus portentis Imp. Persecutionem omninò tollit.

155. Antoninus auxilia in Pontum mittit contra

Tauroscythas. Marcion, Valentinus & Cerdo Hæresiarchæ cessantibus Gentilibus Ecclesiam vexant.

156. Martyrium in Hispan. obeunt SS. Bonosus & Maximianus.

157. Execratus otium Antoninus artes Reip. inutiles proscribit.

158. Laborant plurimum scriptores de successione Pontificum, Higinio Martyri, succedit, juxta Baronium, Pius.

159. Apostolico jussu & traditione celebratum die Dominica Pascha, novo decreto firmat Pius.

160. Triumphat S. Domnina V. passa Interamnii in Hispaniis, non in Italia, ut voluit Baronius.

161. Reges & Regna famâ & æquitate Antonini capti, Indi, Bactri, Hircani aliique sponte eidem se dedunt.

162. Optumi Cæsarum morte luctuosus orbi annus, quam Baronius ad sequentem retulit, succedit M. Anton. Philosophus & L. Verus.

163. Mittitur ad Parthos comprimendos ab Antoninino Verus, qui quod nimirum Deorum cultui addictus esset, quintam persecutionem excitat.

164. Morte Pii Cæs. audita plures deficiunt. Iustinus tertiam (non secundam, ut voluit Baronius) Apologiam ad Imp. edit.

165. Insigni clade à Parthis vincitur Atidius Cornelianus. Patitur S. Iustinus Philosophus.

166. Occupatam à Vologese Parthorum Rege Armeniam, Statius Priscus recuperat, promovetq; feliciter bellum L. Verus.

167. Vitam sanctam glorioso Martyrio coronat S. Pius PP. succedente S. Aniceto. Rhæt s con-

era Marcomannus auxilio mittitur Aufridius Victorinus.

168. Triumphata Cappadocia & Syria Seleuciam Romani cum 30. millibus hominum capiunt.

169. Recrudescit persecutio ante bellum Marcomannicum, ita sibi Deos conciliare volente L. Vero.

170. Orbem Vrbemque pestis affligit, ipso Galeno indefugiente. Auctores mali Christiani insimulati, inde major persecutio.

171. Marcomannici belli solemnius initium, in quod uterque Imp. proficiscuntur. Victorinus vincitur. Verus receptum suadet, obnitente Antonino.

172. Moritur apoplexiâ Verus, congressusque Antonius vincitur.

173. Alia rursum Hæresis Montani Ecclesiam vexat, ortis inde aliis.

174. Iterum Hæresiarcha novus Tatianus exurgit. contra quem ora & calamum strinxere Apollinaris & Origenes.

175. Triumphat ex Quadis Antoninus precibus Legionis Christianæ, & illa ab eventu Fulminatrix dicta. Patitur S. Anicetus, cui juxta Baronium, Sother sufficitur.

176. Epistolâ ad Senatũ, fatetur Antoninus ipse, Victoriam de Quadis, deberi Christianis.

177. Exercitum in Orientem ducit Imp. victis Marcomannis quod Cassius falso rumore de morte Imp. Imperium invasisset, sed jam occisum reperit cum occurreret.

178. Summo plauso redux suscipitur Imp. Romæ & cum filio Commodo triumphat.

179. Iterum accenditur persecutio Gnosticorũ sce-

lere, & toto orbe plurimi fiunt Martyres. Patitur Sother. succedit Eleutherius.

180. Bellum Marcomannicum nuper abrumpens potius, quam finiens Imp. cum filio discedit. S. Irenæus fit Lugdun. Episc.

181. Judæus æger baptizatus arena, convalescens mirè, jubetur aquâ baptizari. Claret Adrianus Sophista.

182. Tristissimo exitu vitam abrumpit Imp. voluntaria fame, & quod filium talem fore prævideral, qualis fuit.

183. Ære redimunt pacem à Commodo Imp. Christiani. ipse nec dum confecto bello Marcomannico Romam occurrit & triumphat. S. Lucius Rex Britanniæ fit Christianus.

184. Vexat cives, & opulentissimos è medio tollit Commodus.

185. Quiescente persecutione fides plurimũ crescit. Nationes ultra Daciam subjugat Pescennius.

186. Superat Britannos rebelles misso Marcello Commodus, inde Britannicus & Hercules dictus

187. Vendit omnia munera Magistratuum Commodus, ita ut uno anno 25. Consules legerentur.

188. Truculentissimus Imp. occasione conjurationis detectæ plurimos Principum occidit. Nascitur Origenes.

189 Apollonius Senator Christianus accusatus à servo, fidei dat rationem, senatus tamen sententiâ securi percutitur.

190. Tollit Senatorum prçcipuos Commodus è medio, atq; ita prçcipuis hostibus sublatis nostri respirant. Floret S. Turibius Toletanus, cui S. Irenæus librum dicat.

191. Inter Scriptores celebratur Serapion, qui hoc

anno

anno sic Pontifex Antiochenus. Turbat Gallias & Hispan. Maternus miles.

191. Dum tumultuantur Legiones in Britannia, Pertinax eò missus, componit. Commodus Solis Collosso suum caput imponit.

193. Editionem munerum celeberrimam populo exhibet Comodus, & Herculis personam induit. Templum Pacis cum parte Vrbis conflagrat.

194. Moritur S. Eleutherius Papa, incertum an gladio, Martyribus tum accensus, succ Victor I.

195. A Narcisso athleta strangulatur Commodus, succedit Pertinax invitus, Imp. opt. scelere Iuliani post sex menses occisus. Iulianũ post *66.* dies Severus vitâ & Imperio exuit.

196. Totus in imitando Pertinace Severus, Ælii quoque nomen Senatui gratissimum assumit. Praxeas & Theodotus Coriarius Hæresiarchæ vivunt.

197. Niger Fescennius Orientem usurpans à Severo vincitur & occiditur. Albinus item nomen Imp. usurpat.

198. Agitatur rursum quæstio de Paschate, & definitur à Victore Papa celebrandũ die Dominica. Severus potitur Bizantio, Medosq; Arabas & Parthos bello superat.

199. Victricia ex Oriente signa infert Galliæ, victũq; Albinum interficit. Iudæi denuò rebellant.

200. Quadraginta & unum Consulares & Prætorianos, Albini & Fescennii fautores, Romam reversus occidi jubet Severus inde in Orientem reversus.

201. Obsidet frustra Barsennium Regem in Armenia Severus. Vnus miles Christianus, coronam ex more recusans, causa est iteratæ Persecutionis.

 202. To-

202. Totus in bellum Parthicum incumbit Imp. cui adest Abagarus Osrœnorum Rex Christianus.

203 Ex Ægypto in Syriam movet Severus, cui ob domitos Iudæos triumphus Romæ decernitur. Victor PP. fit Martyr. succedit Zepherinus.

204. Romam scribens Severus sextam persecutionem indicit generalissimam; ipse revertitur fine anni victor Orientis.

205. Acriter invalescit persecutio. Cæsar triumphat cum filio.

206. Remittit nonnihil persecutio, Plautiano secundo post Impp. juratissimo Christianorum hoste jussu Cæs. interempto.

207. Beatus Natalius lapsus in hæresim Theodosianã, tota nocte flagellatus ab Angelis, resipiscit.

208. Errat Origenes, eviratus à seipso, ne, pueros, & puellas docens suspicionibus pateret.

209. Laborat strenuè contra Marcionis errores Tertull. Moturus in Britannos Imp. impeditur.

210. Expeditionem Britannicam varia fortuna excipit, pace denique composita, Imperator, appellatus est Britannicus.

211. Consulit Imperio Severus, & 32 legiones per provincias limitaneas distribuit. Infelix tamē. quod sciret proprium filium sibi necem moliri, id meritus severitate in Christianos.

212. Movent denuò arma Britanni, in quos filium mittit Imp.

213. E vivis excedit Severus, succedit filius Antoninus Caracalla, qui mox patris fratrisq; familiares interficit.

214. Rem nefandam ausus Imp Getam fratrem summæ spei in sinu matris interficit, eique & patri studentium 20. millia occidit.

215. Ob

215. Ob varias exortas Hæreſes plura paſſim Concilia celebrata.

216. Nulla deinceps Tertulliani memoria, cùm ad Cataphrygas defeciſſet, & hoc anno multa inſcitè contra Catholicos ſcripſiſſet. Iterum Concilia coacta.

217. Occaſione erroris cujusdam, damnato Hæreticorum baptiſmate ab Agrippino Carthag. Ep. graves in Eccleſia turbæ naſcuntur. Caracalla Aſiam, Syriam & Germaniam peragrat Illuſus Alexandriæ mirè ſævit in Ægyptios.

218. Hoc anno in Parthos pergens Imp. ibi quoque fœdera & ſepulchra Regum violat, oppreſſisq; incautis Parthicum ſe dicit.

219. Caracalla in Meſopotamia opera Macrini interficitur, & hic Imperator ſalutatus Parthos ſubjicit.

220. Antoninus Caracallæ filius dictus Heliogabalus è ſcorto natus occiſo ob crudelitatem Macrino & Diadumeno filio imperat.

221. Migrat in cœlum S. Zepherinus Papa, Martyrum titulo, etſi Confeſſor honoratus, ſuccedit Calliſtus. Revertitur Romam Imp.

222. Valerius Cordus, Iulius Grimanus, Veturius Nebo, Serapion, & alii viri doctiſſimi celebrantur.

223. Vrbem Nicopolitanam reſtitui impetrat ab Imp Iulius Africanus, æternum triumphatæ Ieroſolymæ monimentum. Alexander Cæſar appellatur.

224. Trucidatur à militibus Heliogabalus, in cloacas, denique in Tyberim abjicitur Succedit Alexander Mammeæ Chriſtianæ filius.

225. Nihil potius Alexandro quam doctiſſimos quos-

quosque Reip. admovere, qui tamen magis quam cæteri in nostros sæviunt.

226. Evolat Martyr in cœlos Callistus PP. cujus honorem Vrbanus excipit. Iudices Christianorum cædem, vario nomine cælant.

227. Multis modis depravatam Remp. reformat Imp. Parthorum Imperium transfertur ad Persas, ter Victore Artaxerxe.

228. Optimæ matris filius Alexander, & de Christiana re bene sentiens, totus est, in libidine ex Vrbe profliganda;

229. Nihil Alexandro charius pace, qui proin serio in provinciales inquirit, ne subditi ubicunque affligerentur.

230. Tetrapla nuper colligens Origenes, inventa nunc sexta Scripturæ editione ad Hexapla elaboranda se convertit.

231. Eugannus Rhetor, Philemon & Tatianus florent. Dio nunc secundùm Consul Historiam finit.

232. Toti Ecclesiæ se purgat Origenes, de erroribus in suos libros aliunde insertis. Patitur S. Cæcilia è genere Aniciorum

233. Ecclesiæ vasa argentea esse jubet Vrbanus PP. Cæsar omne aurum inanibus Deorum Sacris prohibet. Fit Martyr Vrbanus Papa, succedit S. Pontianus.

234. Rem Catholicam promovet Mammæa mater Cæsaris, hoc anno defuncta. Conditur Sicambria, quæ nunc Buda Vngarorum.

235. Artaxerxem etiam Imperium tentantem bello petit Alexander.

236. Triumphat Romam reversus Imp. & in Germanos movet.

237. Nihil tristius Romæ morte Alexandri, quem apud Moguntiam Maximinus interimit, cum matre nonnulli volunt, sed aliter alij. Maximinus Germanos domat, & in Christianos sævit.

238. Exulem superiore anno Pontianum, cum occidi jussisset Tyrannus, nunc quoque Antherum perimit, succed. Fabiano. Gordianus fit Imperator.

239. Rebellant sollicitante Senatu provinciæ, & coactus Tyrannus exercitum in Italiam ducit.

240. Aquilejã obsidens Maximinus â suis occiditur, & Gordianus Iunior salutatur Imp.

241. Pace fruitur Ecclesia sub juvene ac modestissimo Imp. cujus vox illa digna Christiano: Miser est Imp. apud quem vera tacentur.

242. Expeditione felici rebellem Africam domat Gordianus, Gotthis interea Imperium turbãtibus.

243. Integre passim Urbes terræ motu concidunt. Moritur Artaxerxes, succedit filius Sapores, qui Antiochiam Imperij expugnat.

244. Persas debellat Gordianus, & Mesopotamiâ, Scythas Mœsia pellit.

245. Insidijs & dolo Philippi Misitheus socer Imp. optimè meritus indignè occiditur, agitq; Philippus ut Collega Imperij posceretur.

246. Tantum libido regnandi potest, ut jam Collega factus Imp. Philippus Gordianum é medio tolleret.

247. Imperij rebus in Oriente compositis, Philippus Romam occurrit, & Philippum f. Augustum creat.

248. Turbant Mœsiam ac Pannoniam Gotthi mox à Philippo repressi. Origenes Fabiano Papæ se purgat.

249. Sancit multa præclarè Philippus, jam in Christi fidem propensus. Insurgunt Valesiorum & aliæ Hæreses

250. Romani Imperatoris nomen assumunt. Tapianus in Orient. & Marinus in Pannonia, mox oppressi atque occisi.

251. Ex Inscriptionibus: *Numinis Majestatisque* omissis titulis, liquet hoc primum anno Philippos Impp. Christo nomen dedisse.

252. Philippi Impp. non obscurè jam Christiani, priusquam universo pietatem proderent, à Decio occiduntur, qui mox filium creat Cæsarem & in Christianos sævit.

253. Vitam gloriosè profundit S. Fabianus Papa, sede dein supra annum vacante. In Persas Imperium invadentes movet Decius.

254 Succedit Fabiano Cornelius. Decius victis Persis in Gotthos ducens, ab his cum filio & exercitu universo trucidatur Gallo cum filio Imperium invadente.

255. Inchoata sub Decio persecutio, ejus nomine continuatur, qua jussu Volusiani Cornelius patitur, cui Lucius subrogatur.

256. Bellum Æmiliano Tyranno dum parant Impp. hi & ille à conjuratis mactantur; succedit Valerianus. Moritur Origenes.

257. Imperij Collega, renunciatus à patre Gallienus in Marcomannos movet. S. Lucius Papa Martyrio coronatur.

258. Tumultuatum passim, & Marcomannis repressis, Borani, Gotthi, Scythæ domandi. Successit Lucio PP. Stephanus.

259. Sanguinem sitiens Valerianus octavam indicit

Perse-

Persecutionem, contra quem in Oriente Eugenius salutatur Imp.

260. Valeriani occurrentis metu occiditur Eugenius Tyrannus. Patitur S. Stephanus Papa, succedente Sixto.

261. Vix duos menses præfuit Sixtus & Martyrio coronatur, succedit Dionysius. Patitur S. Laurentius. Valerius in Illirico salutatur Jmp.

262. Turpiter proditus, victus, captusque è Saporê R. Valerianus equum scandenti servit scabelli loco. Territus ea re Gallienus â persecutione cessat.

263. Rebellionibus Imperium dissipatur, plurimi salutantur passim Jmpp. qua occasione plurimi itèm ad fidem conversi.

264. Occisis Tyrannis alij aliique insurgunt. Gallis, Germanis, Ægyptijs deficientibus, ignavissimus Imperator ridens: Et num, inquit, sine his esse non possumus?

265. Macriani occisis filijs, Orientem Odenatus occupat, cui Augusti nomen ipse confert Gallienus. Censorinus item salutatus Imp. â suis occiditur.

266. Mœonius Odenatum patruum occidit, mox ipse occiditur. Zenobia dein virilis animi fœmina imperante, & Imperium contra Persas propugnante. Obiit S. Gregorius Thaumat.

267. Augusta Orientis Zœnobia missum contra se Valerianũ, cum exrercitu profligat. Germani in Gallia & Italia triumphant.

268. Illiricos tumultuantes reprimit Gallienus, inde cum Aurelio movet in Gallias.

269. Trucidatur Gallienus cum Valeriano fratre, scelere Claudij Ducis, qui salutatur Imp. Scythæ Græciam vastant.

270. Expeditione in Gotthos trecenta viginti millia internecione delet Claudius. Dacos item, Thraces, Scythas, & Germanos bello superat.

271. Truculentior in Christianos Claudi⁹, laudatissimus cæteroquin Princeps, peste moritur, cujus fratrem Quintillum Imperio & vitâ exuit primo mense Aurelianus.

272. Vitâ excedit Dyonisius Papa, succedit Felix. Concilio Antiocheno exauctoratus Paulus Samosatenus dum ad Imp. provocat, ab hoc jubetur Romano Pontifici acquiescere.

273. Tyrannos profligat Aurelianus, Ægyptum recuperat, Constantium in Britanniam mittit. Persecutionem movens divinitus revocatur, pergit tamen.

274. Insignem ex Oriente triumphum refert, eoque circumducit Zenobiam, quam tamen splendidè dein habuit.

275. Victor cœlos ascendit Felix Papa, succedit Eutychianus. Constantinus Magnus nascitur.

276. Aurelianus movens in Orientem contra rebelles Ægyptios penè fulmine tangitur, at motus compescit.

277 Rebellibus domitis, scelere Notarii sui à militibus occiditur. Salutatur Imp. Tacitus, Princeps optimus.

278. Victis Gotthis Scythisque in Persas ducens, immaturè moritur Tacitus, Christianorum fautor, succ. Florianus frater, mox occisus cum de Probo electo innotuisset. Manichæi se produnt.

279. Confligit cum Francis & Germanis Gallias occupantibus Probus, cæsis 40. millibus, & 60. Urbibus captis.

280. Transgressus in Illiricum Imp. Sarmatas pellit,

tum

tum Græciæ motus componit. Bonosus & Proculus Galliam, Hispaniam & Britanniam Tyrannide occupant.

281. Exoptatissimo rerum successu imperat Probus, persecutione sublata, compositisque Orientis rebus, regressus Romam, de Germanis & Boemijs triumphat.

282. Rebellantes per absentiam Germanos denuò domat, Proculumque ac Bonosum Tyrannos interficit.

283. Expeditione in Persas suscepta insidiis militum occiditur Probus, succedit Carus, qui mox Martyrio afficit Eutychianum Papam, cui Cajus sufficitur.

284. Vitâ excedenti Caro, hoc an superiore anno Numerianus filius succedit, quo mox scelere Apri Soceri occiso Diocletianus à militibus Imp. salutatur.

285. Imperium sibi confirmaturus Diocletianus, Aprum, & mox Carinum Cari Imp. filium occidit, & Maximianum Collegam legit.

286. Varij Imperium affectant. Iulianus in Italia à Diocletiano opprimitur. Carausius contra Saxones & Francos missus, & ipse descisit. Romæ mirè exagitantur Christiani.

287. Maximianus Germanos Galliam infestantes profligat. Diocletianus Gotthos & Scythas reprimit.

288. Vincit Quados & Marcomannos Diocletianus, Reversus Romam, & Collegam evocans de bello Africano & Ægyptio deliberat, Achilla illic imperante.

289. Differunt bellum Impp. & quinquennalia celebrant, dum hostes ipsi inter se mutuo cõfligunt.

290. Otio

290. Otio usi contra Christianos Impp. plurimos Martyrio afficiunt.

291. Laborante bellis plurimis Imperio quisq; Impp. Collegam sibi adsciscit, é quibus Constantius in Brittannos, Galerius in Germanos mittitur. Ipsi in Ægyptum & Africam movent.

292. Vitâ Carausium exuit Alectus, cujus classe vitata, Constantius Britanniam tenet, & feliciter pugnat.

293. Diocletianus ad societatem belli Ægypt. Galerium evocat. Victus apud Pelusium Achillas Alexandriam effugit. Contra Armenios rebelles mittitur Galerius.

294. Expugnat Alexandriam Diocletianus & Achillem perimit hocque & sequenti anno Ægyptum subigit.

295. Sanctam Susannam recusantem Galerij Cæs. conjugium, & Serenam propriam conjugem, pro fide occidi jubet Diocletianus. Collegæ Persas & Afros triumphant.

296. Cajus Papa S. Susannæ patruus patitur, succedit Marcellinus. Constantius contra Germanos Galliam repetentes pugnans victus, mox victor 60 millia profligat.

297. Orbis Romanus hoc demum anno paci redditur, Narseo Persarum Rege aliisque hostibus plenè domitis. Thebæos milites nunc passos, sed frustra contendit Baronius.

298. Hoc anno pacatis jam provincijs, toti in extinguendam Christi fidem incumbunt Imperatores.

299 Imperij pax summa, Persis arma ponentibus, Assyria. Mesopotamia & Armenia in provincias redactis.

300. Victo Oriente triumphant solemniter Impp. & Diocletianus pro Deo adorari vult.

301. Quietis rebus, ne Romæ solum in Christianos grassarentur Impp. eos toto orbe edicto damnant.

302. Orbis universus madet Christiano sanguine. Marcellinum Papam Diis thus adolevisse plurimi volunt, sed Augustinus & Baronius eum propugnant.

303. Victi metu quidam Africæ Episcopi SS. Codices tradunt, inde Traditores dicti, contra quos Cyrthæ Concilium celebratur, quod factum suum illi defenderent.

304. Triumphat laureatus Martyr Christi Marcellinus Papa, succedit Marcellus. Abdicant se sponte Imperio Diocletianus & Maxim. Impp. Succedentibus Collegis.

305. Eliberinum in Bœtica Concilium celebratur. Continuatur passim Diocletiani nomine Persecutio.

306. Liberalissimus Imp. idemque Christianus Constantius moritur, succedente filio Constantino Magno.

307. Expetit denuò relictum Imperium Maximianus & Diocletianum, sed frustra, concitat. Galerius Constantino insidias struit, sed ijs detectis aufugit.

308. Imperator contra Constantinum salutatus à nonnullis ante biennium Maxentius, Romæ in Christianos sævit, Constantino interea Bructeros bello domante, captumque Maximianum Massiliæ strangulante.

309. Roma, per occasionem incendij, tumultuatur, sed à Maxentio consopitur. Mortuo Marcello Papæ, Eusebius sufficitur.

310. Bellum

310. Bellum Ecclesiæ parat Arrius, meditatus nefandam Hæresim. Claret magnus ille Antonius.

311. Ad preces Christianorum frustra confugit moriturus Galerius. Eusebius Papa vitâ excedit, succedit Melchiades.

312. Grandi clade Maxentium profligat Constantinus sub signo S. Crucis, & erudiri de fide cupit. Maximinus in Oriente quiescit à persecutione.

313. In Germanos movet Constantinus, eosque domat; Licinium affinem in Orientem mittit. Diocletianus Christianæ fidei exaltationem contuens, & sibi metuens venenum sumit.

314. Vitâ functo superiore anno Melchiadi Sylvester sufficitur, sub quo statim plura Concilia celebrantur. Victus à Licinio Maximinus, paulò post moritur.

315. Turpi defectione ut solus imperaret Licinius, à Constantino deficit. Victus ad Cybalas, Thracia, Asia & Ægypto contentus esse jubetur

316. Iterum rebellis Licinius etiam Christianos persequitur. Constantinus Donatistas à Conciliis damnatos & ipse damnat.

317. Mirè sævit in Christianos Licinius, quem nunc primum ad Cybalas victum voluit Baronius.

318. In Jmperium dum nihil molitur metu Constantini Licinius, ille rem Catholicam in Occidente firmat.

319. Nec quicquam dehortatur litteris Arrium Constantinus. Laodiceæ & Alexandriæ Concilia celebrantur.

320. Alemannos triumphat Crispus Constantini filius, quo anno ultissimas Reip. Christianæ leges condit Jmp.

321. Magna

321. Magna felicitate Sauromatas & Scythas debellat Constantinus. Baronius aliter sensit.

322. Expeditionem in Licinium nova molientem, terra marique suscipit Imp. Baronius aliter, sed Victoris calculo probatur.

323. Triumphat aliquoties de Licinio Imp. captumque cedere Imperio cogit. Absente Imp. vexantur Romæ Christiani. S. Sylvester se occultare cogitur.

324. Victus toties Licinius, iterum nova moliens, cum filio occiditur. Reversus Romam Jmp. baptizatur. Concilium Rom. 230 Episcoporum.

325. Legationibus gentium colitur Imp. Supplicium Crucis prohibet. Concilium Nycenum 318. Patrum, quo editum Symbolum.

326. A Gotthis pulsi Wandali partem Pannoniæ ab Imp. impetrant. Invenit S. Crucem Helena Aug. Constantini mater.

327. Summo adnisu fidem propagat Imp. moritur Helena mater.

328. Designatus ante biennium Episcopus S. Athanasius, S. Antonium convenit. Gangrense Concilium celebratur.

329. Alteram Romam, Constantinopolim, molitur Imp. Gallicanus, Voto facto Scythas triumphat, & fit Christianus.

330. Miranda celeritate absolvitur Constantinopolis & dedicatur.

331. Varijs calumnijs jam petitur ab Arrianis S. Athanasius. Donatus Hæresim suam spargit.

332. Visigothi Imperium tentant. Templa Gentilium everti Edicto solemni jubet Constantinus.

333. Triumphat de Gotthis, Sarmatis & Alemannis Imp. qui Thraciam invaserant.

334. Modo

334. Modo ipsi sese bello impetunt Gotthi ac Sarmatæ, obteruntque. Iterum Arriani Athanasium vexant.

335. Varia Conciliabula, Arriani & Eusebiani cogunt, damnantque Athanasium. Moritur fine anni S Sylvester Papa.

336. Eligitur Pont. S. Marcus. Athanasius nec apud Jmp. securus Treveris exulat. Arrius pessimé moritur. Partitur in filios Imperium Constantinus.

337. Decessit Constantinus Magnus bicipitis Aquilæ auctor, & coronæ aureæ gemmeæque pro laurea gentilium Impp. Julius Papa Concilium Romæ celebrat.

338. Deficit Persa audita morte Jmp. in quem movens Constantius, æger mirè curatur à Spiridione. Athanasius sedi redditur.

339. Athanasius novis calumnijs petitus, ab Ægypti Episcopis Julio Papæ commendatur. Fratres Augusti ob hæreditatem contendunt.

340. Equo dejectus Constantinus Iunior, contra fratrem pugnans, incognitus obtruncatur. Constantius novem prælijs parum feliciter cum Persis confligit.

341 Rursum exauctoratur Athanasius in Conciliabulo Antioch. quem Concilio Rom restituit Julius. Scythæ Pannoniam, Franci Galliam infestant.

342. Expellitur à Philagrio præside Athanasius & Romæ Synopsin Scripturæ edit. Moritur. Eusebius Hæresiarcha. Constans Francos bello domat.

343. Terræ motu Neo Cæsarea evertitur. Persæ in Christianos crudeles, vincuntur à Constantio. Obiit S. Paulus primus Eremita.

344. Vexat

344. Vexat Christianos Sapores R. Pers. sed Azadis Eunuchi mortem dolens, temperat, doctores solum fidei petens, quorum 16. millia [res memoratu digna] reperit & peremit.

345. Turbare pergunt Ecclesiam Arriani, & novum fingunt Symbolum. Sed Julius Nycænum sufficere respondit. Infelix bello contra Persas Constantius.

346. Exorante Julium Constante, annuente etiam Constantio Concilium Sardicense celebratur.

347. Occidentis 300. Patres, Orientis 70. ad Concilium occurrunt, quo Arriani damnantur, absolvitur Athanasius.

348. Vincuntur Romani à Sapore ad Singaram. Celebratur Concilium Carthagin. & Donatistæ damnantur.

349. Ternis minacibus litteris, Constantium vel invitum cogit Constans, ut Athanasium restitueret.

350. Occiditur à Magnentio, exercitus Legato Constans, illo & pluribus Imperium usurpantibus.

351. Sapores turbato Imperio Nisibin, sed frustra, obsidet. Parat exercitum in tyrannos Constantius, & Gallum creat Cæs.

352. Æstatem & annum fere totum exercitum parando insumunt Constantius & Magnentius. Obiit Julius Papa, succedit Liberius.

353. Vincit Magnentium Constantius, sed cruento prælio, & inter Christianos primo, quo utrinq; ad 50. millia cecidere, & ipse Tyrannus occubuit.

354. Quiete ad perniciem Catholicorum abusus, Monarcha Constantius, eos plurimum vexat. Liberius Papa Concilium Mediolani celebrari impetrat.

355. Episcopi 300. Mediolanum confluentes, jubentur à Constantio vel exulare vel Athanasium damnare. Exulat Papa & optimi quivis. Iulianus Cæsar dicitur.

356. Romæ triumphat de Magnentio Constantius, & ad preces nobilium fœminarum Liberium Papam revocat. Julianus contra barbaros infestantes Gallias mittitur.

357. Ex Quadis Sarmatisq; Rhætiam & Pannoniam infestantibus, victis septem Regibus Constantius & Iulianus triumphum referunt.

358. Turbatur Roma, rejectoque Liberio Felix creatur, quod ille Athanasij damnationi subscripsisset. Felix Constantium damnans Martyrio coronatur. Nunc bella nupera confecta.

359. Universus orbis, repente se Arrianum miratur, Constantij maximè opera & scelere. Liberius resipiscens à Catholicis recipitur & agnoscitur.

360. Salutatur jam alterâ vice Imp. Julianus indignè ferente Constantio, quem bellum Persicum destinebat. S. Hilarius frustra, audiri rogat.

361. Vitâ excedit morbo, an mœrore Constantius, Iuliano aperto jam Marte Imperium sibi vendicante, & mox à morte Constantij, fidem, quam simulaverat, ejurante.

362. Turpissimus Fidei desertor prætorianos omnes jubet Deos colere. inde Valentinianus, Valens & Iovianus cingulum posuêre, omnes postea Impp. facti. Athanasius ad sedem suam revertitur, & paulò post pellitur.

363. Amat Judæos in odium Christi Iulianus, minatusque extrema Christianis, in Persas movens miserè perit, inter blasphemias, succedit Iovianus Catholicus Imp.

364. Gravi bonorum omnium luctu moritur sanctus Jmp. Iovianus, ætat. 33. succedit Valentinianus, qui Valentem fratrem Collegam adsciscit.

365. In Orientem missus contra Procopium Tyrannum valens, Arrianis adjungitur, & infeliciter pugnat. Germani Galliam vastant.

366. Laborat miserè sub Valente Oriens. Victor Procopius mox vincitur. Jovinus contra Germanos missus eos profligat.

367. Bello Germanico Scoticoque superiores Romani. Gratianus à Valentiniano patre Collega dictus. Liberio PP. succedit Damasus.

368. Ortum Schisma Vrsicino Antipapa Urbe pulso componitur. Nicea terræ motu funditus corruit.

369. Malè pugnat contra Gotthos Valens, dum Catholicos exagitat. pax denique turpis facta. Theodosius Alemannos superat.

370 Valens plurimos Cathol. exulare jubet: S. Basilium pulsurus divinitus impeditur. Audiens successorem fore cujus nomen à Theod. inciperet, omnes ejusm. Jmperio aptos interficit, servato qui tunc aberat Theodosio.

371. Numinis voluntate superstes Theodosius contra Firmum Tyrannum in Africam mittitur: Junior Theod. Sarmatas triumphat.

372. Ruffinus, Melagria, Hieronymus, Euagrius aliique illustres celebrantur. Moritur S. Hilarion Abb.

373. E medio tollit Theodosium Sen. ingratus Jmp. postquam is Tyranno Orientem liberasset. Apollinaristæ Concilio Rom. damnantur.

374. Turbant Imperium Sarmatæ Quadique. Ambrosius creatur Episcopus.

375. Æternum Galliæ decus S. Martinus fit Episcop. Turon. Valentinianus dum in Quados movet, subita sanguinis eruptione obiit.

376. Æqualem, raro exemplo, summo in honore ascíscit Valentinianum Juniorem Gratianus Imp. Hunni in Gothorum sedes, hi in Thraciam commigrant.

377. Recepti Valentis jussu in Thraciam Gotthi, dum indignè tractantur, non precario, sed belli jure eam obtinent.

378. A Valente vocatus contra Gothos Gratianus, ex itinere Alemannorũ ad 40. vel 70. millia cædit. Valens eo non expectato vincitur, & in casulâ exuritur. Gratianus etiam Oriente potitur.

379. Potestatis nimiæ non tam amans, quam societatis Gratianus Theodosium Jun. Collegam legit. Hi verè Catholici, fidei consulunt.

380. In valetudine Theodosij comperta Gotthi, Thraciam, Epirum, Macedoniam & Pannoniam invadunt, quos reprimit Gratianus.

381. Enervati varijs Synodis Arriani contabescunt, Fridigerni Gotthorum Regi succedit Athanaricus, qui pace firmata obijt Constantinopoli.

382. Duo Concilia celebrantur, Rom. & Constantinopolitanum, in illo Hieronymus Helvidium triumphat.

383. Maximus Britannici exercitus Dux Imperium invadit, in quem movens Gratianus, dolo circumventus occiditur. S. Ursula cum soc. patitur.

384. Ex morte Gratiani occasionem captans Symmachus Urbis præfectus, Deorum cultum resti-

cui

tui orat, recusante Valentino etsi non Orthodoxo.

385. Damnatur Priscillianus Concilio Burdegalensi. Maximus occupatâ superiore anno Hispania rem suam promovere pergit.

386 Interitum prædicit Maximo Tyranno S. Martinus Turon. Episc. Concilium Romæ cogitur contra Clericos incontinentes.

387. Fugit ad Theodosium cum matre Arriana Valentinianus; Maximo Italiam invadente.

388. Theodosij statuam dejiciunt Antiocheni, ob tributum pro bello occidentali impositum, quod graviter ulciscitur. Bis victus à Theodosio Maximus, occiditur. Valentinianus fit Catholicus.

389. Exceptus summo plausu Romæ Theodosius, cum filio & Valentiniano triumphat. Italia denique plenius convertitur, etsi non integrè.

390. Necem præfecti militum graviter ultus Theodosius ad 7000. Thessalonicensium trucidari jubet, ob hoc Ecclesia prohibitus à S. Ambrosio.

391 Ex Occidente digreditur Theodosius, & Theodosiano prius Codice per Italiam promulgato. Scythæ infesti Imperio profligantur. Agape è templis sublata ob abusum.

392, Magnæ rursum turbæ, Valentiniano nocte per Arbogasten Comitem strangulato, hic Eugenium Ethnicum Collegam assumit.

393. Orienti prius prospiciens Theodosius, Honorio filio ad Imperium evecto, ipse cum Stilicone in Tyrannos movet.

394. Numinis prodigiosa ope Arbogasten & Eugenium vincit Theodosius, hoc capto & occiso, il-

lo seipsum perimente. Conciliabulo Bagaiensi Donatistæ litigant.

395. Rebus compositis, præsentibus filijs & S. Ambrosio, moritur Theodosius, Ruffino Imperium invadente, quem Stilico sustulit, mox Eutropio Occidente pessum dante.

396. Ex illustrioribus celebrantur nunc Ambrosius, Augustinus, Prudentius, Glaudianus Poeta &c. Marcomannos convertit Ambrosius.

397. Pellit ex Oriente Apollinaristas Arcadius. Stilico captum Marcomirum Francorum Regem mittit Cæsari. Moritur S Ambrosius.

398. Imperium usurpant etiam Gilda & Gainas. Siricio Papæ mortuo succedit Anastasius.

399. Bello coactus à Gaina Arcadius indigna paciscitur. Plura hoc & superiore anno Concilia celebrata.

400. Iterum plura Concilia, quibus Origenis errores damnati. Victus tandem ab Jmp. Gaines occiditur. Alaricus Rex Pannoniam invadit.

401. Turbat Italiam bello Alaricus. Hunni subactis Dacia & Sarmatia Pannoniam petunt, quorum 125. millia cæsa sunt.

402. Stilico adducto è Rhætia exercitu, Alaricum memorabili strage profligat & ejicit. Innocentius Anastasio PP. succedit.

403. Victus, nunc pacem ambit, & datâ in Epirum redit Alaricus. Concilium Cartag. Africæ Episcoporum. Chrysostomus sede dejicitur.

404. Vetans ludos ad Eudoxiæ Jmp. statuam Chrysostomus nunc sedi restitutus, mox denuo ejicitur.

405. Toleti Concilium, celebratur. Honorius Jmp. Donatistas legibus ita premit, ut plerique Hæresim ejurarent.

406. Orbem

406. Orbem pervertere conantur Pelagius & Vigilantius. Vandali duce Mogogisilo Gallias irrumpunt.

407. Germaniam iidem vastant. Britanniam Gratianus, mox Constantinus Tyranni occupant. Radagaisus cum 200. millibus Italiam invadit, sed profligatur. Moritur Chrysostomus. Arcadius excommunicatur & absolvitur.

408. Excedit è vivis Arcadius. Honorius Olympij scelere & consilio Stiliconem è medio tollit.

409. Turbata à morte Stiliconis omnia: Alaricus Romam obsidet. Vandali Hispanias occupant. Deficiunt Britanni & Armorici.

410. Urbem expugnat, & incendio vastat Alacrius. Vandali in Gallia cæsi, duce occiso. Accitis dein socijs annuente Honorio in Hispanias admissi, ipsi Bœticam, Alani Lusitaniam occupant.

411. Siciliam petens Alaricus repentè moritur. Honorius Deo gratus, rem Catholicam promovet Tyrannos opprimit.

412. Victorias plurimas de Maximo, Iovio, Sebastiano alijsq; refert Honorius, duce Constantio. Ataulphus Gallias occupat.

413. Vix invadit Tyrannidem Heraclianus & opprimitur, victus, cum in Italiam 3700. navium classem duceret. Burgundiones se dedunt Imp.

414. Subigit Atralum Tyrannum in Gallia, & rebelles Britones Imperator. Galli Treverim evertunt, & Brabantiam occupant.

415. Theodosius Pulcheriam sororem Augustam creat. Attalus captus in triumphum ducitur & amputata manu moritur.

416. Innocentius Papa Hæreses evertit. Concilium Carthaginense & Millenitanum celebratur.

417. Succedit Innocentio Zosimus PP. quem frustra Pelagius & Cœlestius simulatione tentant.

418. Aliud rursum Concilium 214. Episcoporum Carthagine celebratur, contra Pelagium. Moritur Zosimus Papa.

419. Turbatur nonnihil Ecclesia Eulalio contra Bonifacium electo, mox rejecto. Sancita cum Visigotthis pax, Suevis, Vandalis & Alanis, idem, sed frustrà petentibus.

420. Imperij Collega Constantius eligitur. Vandali Bœtica ejecti.

421. Obijt Constantius Aug: de Rep. meritissimus. Isdegerdi R. Persarum succedit Varanes filius. qui bello dein Romanos petijt.

422. Magnâ clade profligantur Romani à Vandalis in Hispania. Venetiarum initia celebrantur.

423. Excedit è vivis Honorius Ioanne quodam Imperium Occidentis invadente. Bonifacio succedit Cælestinus.

424. Nihil non tentat vilis Tyrannus Ioannes, repulsus ab Africa, hoc ipso anno, quam armis tentaverat.

425. Theodosium Imp. contra Scythas pugnantem, cælum prodigiosè juvat. Aspar Divina ope Ioannem, Ætius Gotthos opprimit.

426. Vincit Castinum, Africam invadentem Bonifacius Dux.

427. Exosus nonnullis Bonifacius, tyrannidis insimulatur, & bello petitus sæpè triumphat, sed majora meruens, Vandalos in Africam vocat.

428. Surgit novus Tyrannus Attila, ab Hunnis Rex desi-

designatus, qui Germanos sibi devinciens Græciam populatur. Bonifacius Cæsari reconciliatur, & jam hostis Vandalorum ab his penè opprimitur.

429. Superiore anno electus Episcopus Nestorius, hæresim nunc spargit.

430 Etiam Cælestinum Papam volens sibi adjungere Nestorius, ab eo, Concilio Rom. damnatur; sed & Ephesino. Obiit Augustinus.

431. Aspar in Africa à Vandalis vincitur. Damnatur dicto Concilio Oecumenico Ephesino Nestorius. Fluctuat primum Theodosius, sed mox Hæresiarcham rejicit.

432. Turbatur Italia, Bonifacio & Aëtio collisis, hic ab illo vincitur. Bonifacius paulo post moritur. Cælestino Sixtus subrogatur.

433. Insimulatus stupri Xistus PP. publicè se purgat. & Bassum accusatorem paulo post mortuum, suis manibus sepelit.

434. Tentant armis Imperium Visigotthi & Burgundi, dum Aetius Cæsari reconciliatus Francos avertit.

435. Exuruntur Nestorij libri. Domat Burgundos Aëtius, quos Hunni paulò post omninò deleverunt.

436. Ejicit denique & in famosissimum exilij locum relegat Nestorium Theodosius, ubi ille miserè periit. Theodoricus Rex restaurat bellum, & à Narbona repellitur.

437. Seditione in Gallia Romani, sed & Visigotthorum armis vexantur. Valentiniani Imp. nuptiæ celebrantur.

438. Summo cum apparatu corpus S. Ioan. Chrysostomi Constantinopolim transfertur. Turbant Imperium Barbari.

439 Eudocia Aug. Ierosolymis refert fascias Christi & vincula Petri. Littorius Dux â Gotthis vincitur. Carthaginem dolo capit Rex Genseribus:

440. Excedit vitâ Sixtus PP. succedit Leo Magnus. Gensericus Siciliam petens cognito adventu Sebastiani Ducis revertitur.

441. Movente in Vandalos Theodosio, Gensericus pacem flagitat, & impetrat, quod Hunni Imperio imminerent, etsi hoc anno repressi.

442. Magno exercitu Hunni Thraciam & Illiricum vastant, auro ab Jmp. aversi. Vasionense Concil. celebratur, Baronio Vasatense.

443. Victorijs pluribus dilatat Regnum Clodion Francorum Rex. Manichæi in Italia premuntur

444. Ut regno & opibus cresceret Attila, Bledam fratrem perimit. Concilium Romæ cogitur contra Manichæos.

445. Turbatur seditione Bizantium, plurimis cadentibus. Laborat eodem anno Roma nova peste & fame maximis.

446. Orbis ferè omnis grandi terræ motu concutitur. Theodosius pacem ab Attila auro redimit. Scoti Britannos subigunt.

447. Sepulchra gentilium violantibus Christianis, illud edicto vetat Valentinianus Imp. Concilium Celenense contra Priscillianistas.

448. Ætate exacta moritur Clodion Rex, succedit Merovæus. Eutyches contra Nestorium scribens ipse labitur.

449. Victi à Scotis Britanni Anglo Saxones evocant, qui proprium in Hibernia Regnum condunt. Pseudosynodo Ephesina Eutyches absolvitur. Dioscorus ipsum Rom. Pont. excommunicat.

450. Quingentorum millium exercitu obterit Burgundos

gundos Attila, & in Galliam movet. Moritur Theodosius, succedit Marcianus.

451. Ex Attila triumphat Aëtius, cadentibus utrinq; 162. millibus: Meroveus Rex Aëtio adfuit. Chalcedonense 600. Patrum Concilium cogitur.

452. Collecto rursum exercitu Attila Italiam invadit, à S. Leone, ne Romam tentaret persuasus. Venetiæ fugientium concursu auctæ.

453. Scribit Iornandes, Attilam ab Alanis ad Ligerim victum. Moritur Pulcheria Aug. Celebrantur Concilia Arelatense & Andegavense.

454. Obitu Attilæ illustris annus, tristis Aëtii indigna morte, à Valentiniano Jmp. interempti, cujus ipse Servator fuerat.

455. Nudatus præsidio Imp. à Maximo perimitur, concitatis in ipsum Aëtij satellitibus. Maximus invadens Jmp. & vi comprimẽs Augustam evocato ab ea Genserico, fugiens à Rom. dilaniatur

456. Gensericus totam occupat Africam. Avitus nuper salutatus Imp. insidijs peti se intelligens Imperium abdicat.

457. Ad opprimendos Tyrannos arma parans Marcianus moritur, succedit omnium votis Leo Thrax. Majoranus fit Occid. Imp.

458. Majoranus expeditionem in Africam suscipit. Theodoricus Rex Galliam armis vexat.

459. Apostolicæ sedis Legatis præsentibus Concilium Constantinopoli celebratur. Majoranus Lugdunum expugnat. Obiit Rex Meroveus.

460. Nunc demum Gensericus, Majorano usque in Hispanias progresso pacem petit, & impetrat.

461. Optimus Imp. Majoranus fraude Severi occiditur. Moritur S. Leo Magnus, succedente Hilaro.

462. Potitus Imperio per parricidium Severus,

M 5 Gen.

Gensericum reprimit. Theodoricus Narbone per proditionem potitur.

463. Æterno merito, Hilarus PP. Cyclum Paschalem novum confici curat. Concilia Arausicanum, Carpentoract. & Vasense (non Vasatense, ut vult Baronius) celebrantur.

464. Ricimer Alanos Italiam vexantes profligat. Theodorico Rege mortuo succedit Euaricus, qui mox Gallias & Hispanias bello petit.

465. Perit veneno Severus Imp. Ricimeris, ut volunt dolo. Gensericus Alexandriam usque omnia populatur.

466. Triumphat mirè de Euarico Rege Gallias premente Ecdicius. Vandali à Marcellino Duce Siciliâ pelluntur. Britanni à Scotis victi.

467. Simplicius Hilaro PP. succedit. Anthemius salutatur Imp. Occid.

468. Exercitus Hunnorum à Ducibus Leonis Imp. profligatur. Galli deficiunt imploratâ barbarorum contra Rom. ope.

469. Octennium exul, metu suorum, Childericus R. regnum repetit. Britanni non semel de Anglo-Saxonibus triumphant.

470. Imperator Leo, Asparem cum filio Ardaburio proditionis reos mactari jubet.

471. Socero Anthemio necem parat Ricimer, re proditâ, veniam orat

472. Summa perfidia, Anthemium Imp. necat Ricimer, Olybrio subrogato. Ipse ulciscente Numine mox miserè perit.

473. Vitâ exuitur Olybrius, succedit Glycerius, quem statim bello petit Vindemius Ostrogotthorum Dux, muneribus denique aversus.

474. Imperatori Leoni succedit Leo Iunior, qui Zenonem

nonem patrem Collegam adlegens, paulò post moritur. Iulius nepos Glycerium pellit.

475. Termino Imperij Occid. instante, Orestes militum præfectus Nepotem deturbat, & Momilum filium dictum Augustulum Imp. creat.

476. Evocatus ab exule Nepote, Odoacer Herulus, Oreste occiso & Augustulo ejecto fit primus R. Italiæ. Zeno Imp. Orient. à Basilisco pellitur.

477. Armati Exconsulis opera Basiliscus vinctus Zenoni traditur, & fame perit. Consularem dignitatem opprimit Odoacer, & Euarico Regi sociatur. Terræ motu fœdatur Constantinopolis.

478. Struit collapsa Zeno Imp. Propagat Regnum Childericus.

479. Ut regnum stabiliret Childericus, Odoacrem & AngloSaxones sibi conciliat. Obiit S. Lupus Trecensis Episc. Galliæ decus.

480. Afflictissimo Reip. Christianæ statu, Arrianis & Barbaris omnia regna tenentibus, & collapso omnino Occid. Imperio, tantis malis medicus nascitur, ex Augusta Aniciorum gente S. P. BENEDICTUS.

481. Cōstantinopolim expugnaturus Theodoricus Rex, suorum insidiis territus regreditur, & mox moritur. Hunericus in Catholicos sævit.

482. Impius Zeno Enoticon suum edit, Catholicos omnes decepturus. Idem novis seditionibus vexatur.

483. Excedit è vita Simplicius Papa, post quem Felix creatur. Episcopos & Clericos 4966. relegat Hunericus.

484. Decedit à vermibus corrosus Hunericus, succedit Gundabundus. Moriuntur Childericus & Euaricus Reges,

485. Ærumnosissima tempora, quibus totus in evertendis Catholicis Orientis Imperator erat. Invenitur corpus S. Barnabæ.

486. Virus Eutychianum per Orientem, Nestorianum per Syriam & Persidem invalescit.

487. Quatitur novis motibus Oriens, Theodorico Rege Zenonem deserente & eversum volente. Odoacer Rugios in Norico debellat.

488. Italiæ bellum indicit Theodoricus. Clodoveus Romanos Gallia ejicit.

489. Superatus tribus præliis Odoacer, Ravennæ se includens à Theodorico obsidetur. Vandalica per Africam persecutio recrudescit.

490. Illustriores viri, Cæsarius Arelat. Leontius Monachus & alij celebrantur. Odoacer obsessus tenetur.

491. Nunc denique scelerum dat pœnas Zeno & vivus sepelitur. Ariadna Aug. Anastasium evehit. Odoacer quartò vincitur cum erumperet.

492. Æternitate mortalitatem mutat S. Felix Papa succedit Gelasius. Longinus Zenonis frater contra Anastasium insurgit. In Italia, Gallia & Britannia pugnatur.

493. Victus tædio obsidionis Odoacer, paciscitur cum Theodorico, ut pariter regnarent, paulò post ab hoc in convivio occisus.

494. Theodoricus Catholicis favet, etsi Arrianus. Concilium Romæ celebratur. S. P. Benedictus mundum deserit ætat. 14.

495. Æquior Catholicis Theodoricus, multas consequitur victorias. Iterum Romæ Concilium cogitur.

496. Superat prælio Isauros in Cicilia Anastasius Imp. Trasimundus Rex mitius agit cum Catholicis. Gelasio Papæ succedit Anastasius. 497

497. Vnionem Ecclesiæ Orient. cum Occid, urget per Legatos Anastasius Papa. Claret; S. Fulgentius Ruspensis Episc.

498. Anastasio P. succedit Symachus, contra quem Laurentius quidam eligitur. Sed laborat ipse in tollendo schismate Rex Theodoricus.

499. Clodovæus Rex Voto de fide suscipienda facto, triumphat de Alemannis, & baptizatur. Profligatur exercitus Imp. à Bulgaris.

500. Insigniter demeretur Romam Rex Theodoricus, Gundebaldus Burgundiæ Rex à Clodovæo vincitur.

501. Scelestissimus Imp. Anastasius, Catholicos in theatro clausos trucidari jubet. Concilium Rom. in causa Symmachi celebratur.

502. Symmachus juri suo cedens judicari vult, & innocens pronunciatur. Bulgaros Thraciæ infestos, auro avertit Anastasius.

503. Victi tres Anastasij Duces à Persis, & pax auro empta. Bulgari Pannoniam infestant.

504. Refert Triumphum ex Bulgaris Rex Theodoricus, & Sirmiensem Pannoniam subigit. Hunni Persiam invadunt.

505 Victus à Scythis Imp. exercitus. Anastasius sub Orthodoxo nomine Hæresim stabilire molitur.

506. Tractatur de disciplina Eccl. Concilio Arelat. Arriano Episcopo baptizante: in nomine Patris, per Filium, in Spiritu Sancto, aqua evanescit.

507. Ulterius agitur de disciplina Eccel. Concilio Aurelian. Clodovæus & Alaricus Reges graviter colliduntur.

508. Fortiter Rem agit Clodovæus, & victo Alarico, regnum auget. Periculosè æger à S Severino Abbate curatur.

509. Ægri-

509. Ægritudine mirè liberatus idem, Gotthicum bellum conficit, cui Anastasius Imp. gratulatur.

510. Idas Britanniæ Rex Pictos & Scotos superat. Boetius hujus anni Consul, primus Aristotelem latinè vertit.

511. Theodoricus Rx. Almarici pueri curam habens, Gesalaricum ex Hisp. profligat, ipse Regnum retinens, donec puer adolesceret. Anastasius Imp. doctissimos quosque pervertit sive evertit.

512. Iterum magna seditio in Oriente Catholicos inter & Hæret. multo sanguine constans. Prolatat Regnum victis hostibus Clodovæus.

513. Convertitur ad fidem Alamundarus Saracenorum Princeps, & scitè Eutychianos eludit.

514. Illustrissimus ille re & nomine Cassiodorus, postea Monachus, solus nunc Consulem agit. Moritur Clodovæus, & Symmachus Papa, cui Hormisda sufficitur.

515. Milites populumq; alienatos ut cōciliaret Imp. Hormisdam ad Concilium convocandū persuadet, & Legatos splendidè excipit. Hunni Cappadociam vastant.

516. Ad Vitalianum inclinata populi studia, quod Catholicus esset, ad se retrahit simulatione Anastasius, & illum in Ordinem redigit. Ipso anno cum Hunnis paciscitur.

517. Romam evocatur ab Hormisda S. Benedictus, eique Lateranensis Ecclesia committitur. Theodoricus Danos, regni fines vastantes internecione delet.

518. Orbis & Ecclesia grandi peste liberantur, Anastasio Jmp. ictu fulminis pereunte. Succedit Iustinus optimus, & nobilissimus genere (non obscurus) Jmperator.

519. Triumphat de Hæreticis Iustinus Aug. in Oriente atque Occidente plaudentibus mirè Catholicis.

520. In tanto plausû, Vitalianus Dux, nuper penè Jmperator, Eutychianum se prodit, & reus Tyrannidis 17. vulneribus confoditur.

521. Designatus hoc anno Consul Iustinianus spectacula edit. Innotescit virtus Belisarij, grandi nunc strage Persis edomitis.

522. Optumorum Principum Consulatu Illustris annus, Symmachi & Boetii. Percellit Orbem fama S. Benedictus. Zatus Cholcorum Rx. convertitur.

523. Romæ decedit Hormisda, succedit Joan. Boetius à Theodorico Rege in exilium mittitur.

524. Persiam turbant Manichæi, filium Regem contra patrem armantes, quo victo pater in eos plurimum sævit.

525. Rex Theodoricus cogit Joannem Papam legationem pro Arrianis ad Jmp. suscipere. ille autem Iustino contrarium suadet. Antiochia terræ motu concidit.

526. Ex Oriente reversum Papam, tanqaum re malè gesta, Rex in carcerem conjicit, eoque paulò post mortuo Felicem obtrudit, ipse eodem anno moritur, & damnatur.

527. Pacis Orientalem inter & Occid. Ecclesiam author Iustinus Iustinianum sororis filium successorem designat, & post m. 4. moritur.

528. Movens in Burgundos superiore anno Clodomirus Gall Rx. cæso Sigismundo Rx. nunc omninò eos profligat, ipse tamen occumbit:

529 Ex Italia denique Idololatriam omninò exterminat S. Benedictus, ultimus gentis Apostolus,

& Casinum

& Casinum expiat. Idem hoc ipso tempore sacras Monachorum Leges, uti Iustinianus Imp. fratruelis Prophanas & Imperiales orbi condit. Victi à Gallis Thuringi, & Persæ à Belisario.

530. Subigit Armeniam victis denuò Persis Belisarius. Moritur Felix Papa, succedit Bonifacius, contra quem lectus à nonnullis Dioscorus.

531. Occurrit Romam denuò vocatus ad Concilium S. Benedictus, & exoratus, omnes Urbis Ecclesias Monachorum coloniis instruit. Belisarius suorum seditione à Persis, Amalricus à Galliæ Regibus vincitur.

532. Victo pulsoque Godemaro Burgundo, Regnum Galliarum Reges partiuntur. Mortuo Cabade Persa Chosroas filius pacem petit. Belisarius tyrannos premit.

533. Iustinianus ipse Imp. felicissimum hunc annum prædicat, pace orbi reddita, Europa, Asia & Lybia à se subjugatis.

534. Vandalos vincit, & Africam subjicit Belisarius. Athalarico Italiæ Regi mortuo, succedit Theodatus, à quo Italiam repetere parat Iustinian⁹.

535. Missus in Italiam Belisarius Italiam recuperat, & Theodatum grandi clade afficit. Mundus Dux Gotthis cæsis suæ immoritur victoriæ. Post Ioannem Agapetus præest.

536. Victorias prosequente Belisàrio Theodatus Agapetum pro pace mittit ad Imp. & eo mortuo Sylverium obtrudit, susceptum schismatis metu, Monachum aliàs laudatissimum.

537. Debellat Hæreses per suos S. Benedictus, & ad fretum usque Herculeum colonias mittit. Gotthi suum Regem Theodatum occidunt, & Vitigem creant. Belisarius Roma & Neapoli potitur.

538. Obsidet

538. Obſidet Romam cum 150. millibus Vitiges, à Beliſario repulſus. hic captum Sylverium ad Imp. mittit, & Vigilium creari curat, illumque reverſum Vigilio tradit.

539. Bellum violata pace parat Choſroas. Sylverius ex ipſo exilio Vigilium damnat. Vitiges furorem in Mediolanum vertit.

540. Exul moritur S. Sylverius, primus è nigrorum Ord. Pont. Max. vivente etiamnum S. Benedicto. Nunc primùm pro Schiſmate vitãdo agnoſcitur Vigilius. Beliſarius captis Italia & Vitige, hunc in Orientem ducit.

541. Bellum reſtaurant Gotthi Ildobaldo, mox Arcarico, & hoc occiſo, Totila, Regibus creatis. Abares 16. millium claſſe Siciliam invadunt, & occiſo cum ſocijs S. Placido Abb. omnes mari merguntur.

542. Alter Attila Totilas, receptâ Italia, terrens terretur à S. Benedicto. Beliſarius Choſroam bello proterit.

543. Hoc tandem anno moritur magnus ille Benedictus, multorum millium Sanctorũ pater verè Admirabilis, cujus Regulæ poſt SS. Eccleſiæ Sacramenta fructus præcipuus celebratur.

544. Tentat Sergiopolim Choſroes, quæ prodigioſè ſervatur. Peſtis per malos Angelos immiſſa 50 annis orbem vexat.

545. Exorante Vigilio Beliſarius contra Totilam mittitur, & pax cum Choſroa ſancitur. Procopius finit hiſtoriam.

546. Romam obſidet Totila Peruſio capto. Narſes etiam in Italiam mittitur. Iuſtinianus in errores labitur.

547. Expugnata dolo urbe Totilas, cum pacem negaret

garet Jmp. Capitolium incendit, & mœnium 3 partem evertit. Bellisarius post 40. dies urbem recipit.

548. Per vim agente Justiniano, evocatus superiore anno Vigilius, petita ejus ad Concilium Gen. rejicit. Belisario revocato, nutat Italia.

549. Movente litem Ecclesiæ Iustiniano plurimi deficiunt, & Totilas universa fere Italia potitur.

550. Expugnat denuò Romam Totilas, proditione Isaurorum, & quam nuper vastavit restaurat. Potitur etiam Sicilia. Mittitur in Italiam Germanus.

551. Sacris se magis immiscente Imp. schisma crescit, & ulciscente Numine Cæsareani exercitus passim pereunt.

552. Initio anni fugit ex Oriente Vigilius, cui se submittit Iustinianus. Missus in Italiam Narses triumphat.

553. Victoria memorabili potitur Narses ipso Totila, & mox Teia successore ultimo Italiæ Rege, interfectis. Concilium Generale Constantin.

554. Bellum Gothicum excipit Gallicum, cum ij Reges, per has turbas aliquot Italiæ provincias occupassent, & nunc cum 72. millibus occurrerēt, quos exhausto morbis exercitu vincit Narses.

555. Aur. Cassiodorus ex V. C. Monachus Vivariensis, & Dionysius Exiguus celebrantur. Vigilio Papæ succedit Pelagius.

556. Hoc anno, superioris cladem Persis rependunt nostri. Compositis rebus Orientis, Occidens schismate turbatur, nonnullis Episcopis quatuor tantum Concilia probantibus.

557. Armeniæ & Colchidi, præficit nepotem suum Jmp. & pacem Persis concedit Saxones & Thuringos bello domat Clotharius Rex Gall.

558. Rege Childeberto mortuo fit Monarcha Clotharius. Belisarius jam decrepitus Hunnos domat. Pestis Constantinopolim vexat.

559. Effulget in Gallia S. Marculphus Abbas, à quo Regibus gratia curandi strumas impetrata. Radegundis Regina fit monialis.

560. Vitâ excedenti superiore anno Pelagio Ioannes successerat, qui nunc totus est in Hæresibus evertendis. Convalescit mirè Martyrum ope Imp. SS. Maclovius & Brendanus Fortunatas usque ad Insulas Christi fidem propagant. Claret S. Leonardus & plurimi SS. Monachi.

561. E summo fortunæ fastigio, ad ima truditur Belisarius, paulò post restitutus. Maximi Principes cucullum exambiunt.

562. Rem litterariam mirè promovet Aur. Cassiodorus, Consule Rom. Monachus & Ludimagister humillimus, qui nunc Computum scribit.

563. Turpiter labitur Iustinianus involens se rebus Eccl. S. Sampson ex Mon. & Abb. fit primus Dolensis Episcopus.

564. Victus rebellis Chramnus à patre Lotharico, dum in casam confugit exuritur. Moriuntur SS. Gildardus & Medardus fratres, eâdem die.

565. Commendatissimus à S. Agathone Papa Iustinianus Imp. moritur, succedit Iustinus nepos. Moritur & Clotharius Rex relictis quatuor filiis.

566. Iustinus rei Catholicæ studet, & Abarum legatis tributa negantibus minatur. Alexandrinos item tumultuantes consopit.

567. Sigebertus Gall. Rx. captus ab Hunnis evadit, & pacem componit. Narses Longobardos in Italiam vocat. Pictos convertit S. Columba.

568. Magno cum exercitu Italiam obruunt Longobardi; S. Asaphus è Monacho Episcopus mirè effulget.

569. Exarchus primus Italiæ constituitur Longinus, concilia, Lucense in Gallicia, Turonense & Lugdon, in Gallia celebrantur.

570. Turbat Italiam Albinus, & capto Mediolano Italiæ Regem se nominat.

571. Novi Episcopatus Author & Tutelaris S. Maclovius celebratur. Theudomirus Hispan. Rex suos Orthodoxos facit. Albinus Ticinum obsidet & Italiam vastat.

572. Excedit è vivis Ioannes PP. sede m. 10. vacante. S. Martinus Abbas Dumiensis Hispaniam convertit.

573 Benedictus I. ex monacho Pontifex creatur, vir sanctus. Albinus Ticinum capit & regiam constituit. Reges Gall. de Regno dimicant.

574. Artabanus Persa Orientem, Albinus Italiam vexat. iste fraude uxoris perimitur.

575. Hoc anno inter fratres RR. in Gallia pax componitur. Clepho Rex Italiæ salutatur. Iustinus Imp. amens efficitur.

576. Tiberius mortuo Iustino succedit. Clepho percussus à puero moritur. inde 30 Duces imperant.

577. Succedit Benedicto I. Pelagius II. & ipse Monachus, Longobardi Galliam tentant, magna clade repulsi.

578. Optimus Imp. Tiberius à DEO victoriis honoratur, & nunc Persas triumphat. S. Gregorius missus in Orientem Eutychium confutat.

579. Patronus Gall. insignis S. Germanus è Monacho Parisiensis Episcopus moritur. Reges Gall. iterum armis contendunt. 580. Sub

580. Sub armis Longobardorum ingemiſcit Italia. Roma obſidetur, ſed commeatu invecto, obſidio ſolvitur.

581. Inſignem de Perſis Victoriam, duce Mauritio refert Tiberius. Chilpericus Rex Gall. Armoricam ſubjicit.

582. Vitâ nunc primùm exceſsiſſe Iuſtinum vult Baronius. Matiſconenſe & Cabilon. Concilia celebrantur. Mauritius fit gener Imp.

583. Tiberius ad prænunciatum Regnum æternum evolat, Mauritio ſubrogato. Perſequitur Chriſtianos Leovigildus Rex.

584. Autharim Regem legunt Longobardi. Iterum tumultuantur Reges Gall. ſed componuntur.

585. Declaratur ſecundus Italiæ Exarchus Philippicus, & revocato Longino rem ſtrenuè agit.

586. Occiditur uxoris ſcelere Rex Chilpericus. Iterum bis victi Perſæ. Autharis Rex fit Chriſtianus, ſed Arrianus.

587. Mauritius Philippico, & poſt hunc brevi Smaragdo revocatis, Romanum mittit Italiæ Exarchum. Plures Synodi celebrantur.

588. Moritur Leovigildus Rx. & Recaredum filium S. Leandro commendat. Ille etſi Victor, pacem à Gallis non impetrat. Vaſcones Provinciam occupant.

589. Optimè merentur de Hiſpania, SS. Leander & Fulgẽtius ex Monachis Epiſcopi, Regno & Rege converſis. Iterum plura Concilia.

590. Choſroas Junior occiſo à Perſis patri ſuperiore anno ſuccedens, cum paria metueret, ad Imp. fugit, & regno reſtituitur. S. Gregorius Magnus è Monacho fit Pont. Max.

591. Avares & Chaganum bello petit Mauritius Imp.

Imp. Authari R. veneno sublato succedit Agilulphus.

592. Varias Hæreses profligat S. Gregorius, & Hibernos à Schismate revocat. Concilium Cæsar-augustæ celebratur.

593 Stratagemate à Mœsia invadenda Avares avertuntur, à Tiberio, litteris de industria intercipiendis.

594. Africæ Donatistas debellat scriptis Gregorius, & Barbaricinos gentiles Ecclesiæ adjungit.

595. Joannem Constantinop: Patriarcham coercet, Universalis Episcopi nomine gloriantem. Slavos vincit Thassilo Boi. R. Boicam vastantes.

596. Nihil potius Gregorio, quam gentes lucrari, vocatis nunc ad fidem per Monachos Anglis, & latius gentilitate, & hæresibus passim oppressis.

597. Moriuntur Gunthrammus Aurelian. Rex, & S. Gregorius Turonensis. Childebertus affectans Clotharij tutelam vincitur cæsis 20. millibus.

598. Opprimit semen novæ Hæreseos Gregorius papa, & Judæorum in Siciliâ conversioni intendit

599. Tandem pax, opera Gregorij, Italiæ redditur. Treveros ad fidem Christi convertit S. Goar Trigoriensis. Monachus.

600. Sanctus Fulgentius ex Monacho Astigitanus & Carthag. Episc. Hispaniæ Apostolus moritur. Abares inferiorem Pannoniam vastant.

601. Exarcho nuper fœdera rumpente, Agilulphus rursum Italiam premit. Brunechildis & Fredegundis Reginæ Gall. bello decertant. Avares Austriam vexant.

602. Totus Ecclesiæ intendit Gregorius. Longobardi etiam Abares evocant. Smaragdus Calinico Exarcho sufficitur.

603 Occupat Imperium Phocas, & Mauritium filiosque enecat, isto Iustitiam DEI prædicante, & sanctè mortem excipiente.

604. Post immortalia merita moritur Magnus Gregorius, cui Sabinianus sufficitur. Narses militiæ præfectus contra Phocam salutatur Imp.

605. Necem optimè de se meriti Jmp. ulciscitur Chosroes, cæsisq; Phocæ exercitibus plurimas provincias subigit. Sabinianus moritur, succedit Bonifacius III.

606. Omnia infesta in Gallis Vascones habent, sed vincuntur à Regibus. Belgium à Monachis convertitur, Mahometum agnoscit & fugat primus ex Hispan S. Isidorus ex Monacho Hispal. Episcopus.

607 Nihil tristius Phocæ Imperio, quo Barbari illud tantum non omninò everterunt. Bonifacio III. succedit IV.

608. Expulsus Hispanijs Mahometus, alibi sua spargit dogmata. Claret S. Helladius ex Monacho Agaliensi Archiep. Toletanus.

609. Rex Clotharius cum Austrasiis confligit. Phocas conjurationibus petitus, severissimè ulciscitur

610. Expugnat Parisios Theodoricus Rex Clotharianis victis. Judæi Antiochiæ Christianos opprimunt.

611. Bello navali superatus à conjuratis Phocas, miserè excarnificatur, succedit Heraclius. Smaragdo revocato Joan. Lemigius succedit.

612. Avares Italiam populantur. Chosroas pacem renuens, Cæsaream Cappadociæ evertit.

613. Heraclius Junior, unius anni infans, cum patre Imperator renunciatur. Saraceni Syriam vastant.

614. Theodoricus Rex veneno an fulmine perit, succedit Sigebertus. Bonifacio IV. Deus dedit. Agilulpho Regi mortuo, Adalvaldus succedit. Monachi relapsos Anglos, S. Gallus & Socij Acronianos convertunt.

615. Subjicit Ægyptum, Palesthina & Ierosolymis jam subactis; & Cruce ablata Chosroas, & Lybiam vastat. Theodoricus & Theodebertus collisi.

616. Exarcho Italiæ ob crudelitatem è Ravennatibus occiso Eleutherius substituitur. Hispanias S. Isidorus, Boicam S. Rupertus Apostolus ornant.

617. Theodoricus Theodobertum fratrem bis victum interficit. Eleutherius Exarchus Consinnium tyrannum victum occidit, ipse Italiæ Regno inhians occiditur. Moritur S. DEUS dedit.

618. Omnes conditiones pacis aspernatus, nisi Christo negato, nostrorum arma concitat. Bonifacius V. Ecclesiam strenuè curat.

619. Photini & Bononij hæreses, evertunt Monachi Luxovienses. Sisebutus Rex Hispan. Contabriam subjicit.

620 Expetunt pacem Hunni, & liber hoc metu Heraclius, in Persas movet. Moritur Joannes Eleemosynarius.

621. Relicto Constantinopoli filio Heraclius cum Persis congreditur.

622. Armeniam invadit Imp. & memorabili victoria fuso Chosroæ exercitu, ipsum fugat. Mahometes se Ducem Arabum facit.

623. Triumphat iterum de Persis Jmp. & per Persidem strages edit. S. Rupertus ex Monacho primus Salisburg: Episc. & Apost. moritur.

624. Persas iterum tribus gravissimis præliis triumphat Jmp. Adalvaldus Ital. Rex fit amens, subrogatur Ariobaldus Arrianus.

625. Obiit Bonifacius V. creatur Honorius. Prosequitur victorias Heraclius. Northumbriæ Regnum à Monachis convertitur.

626 Slavos, Avares & Bulgaros evocat Chosroes, & Constantinopolim obsidet, à Theodorico Jmperatoris fratre profligatus. Pergit vincere Imp.

627 Niniven, transgressus Euphratem fluvium, expugnat Heraclius.

628 Evehit ad Regnum desperatis rebus Medarsen filium Chosroas, sed captus à Siroe filio natu majore, occiditur cum filijs. Siroes Crucem reddit.

629. Insigni pompa S. Crucem Hierosolymis infert nudipes & sacco indutus Jmp. cum auro amictus miré repelleretur.

630. præbens aurum uni homini hæretico Heraclius, fit Monothelita. S. Amandus Ogyensis Monachus, Flandriæ Apostolus celebratur.

631. Ad supplicia æterna rapitur impius Mahometus, cum funestissimam pestem orbi reliquisset.

632. Superat Arabes Imperium invadentes per Duces Imp. S S. Arnulphus & Claudius Episcopi Ord. Monach. sydera effulgent.

633. Exosus superis Imp. à Saracenis grandi clade afficitur, & de Palesthina desperans, SS. Crucem Constantinopolim transfert.

634. Vincere pergunt Saraceni. Triumphat de Ce-

dualla Rege S. Oswaldus, & per Monachos fidem propagat.

635. Quod metuebat Imp. varijs potiti provincijs Saraceni, Hierosolymam obsident. S. Birinus Mon. Saxones Occident. convertit.

636. Saraceni Hierosolyma potiuntur. Moritur magnus ille Hispan. Legumlator Isidorus, Hispalensis ex Mon. Agaliensi Archiep. quem Patres multi quartum Ecclesiæ Doctorem voluêre. Claret S. Gisalaricus Austriæ Apostolus.

637. Insigni rerum successu Saraceni, amplissima Regna ad Euphratem usque subigunt, & Africam petunt.

638. Visigotthorum Rex Sisenandus moritur, succedit Suintilla frater, sub quo à 52. Episcopis conclusum, nullum nisi Catholicum in regno tolerandum. Excedit vitâ Honorius Pont. Max.

639. Quod tanto labore subegerat Imper. Persarum Regnum, Saraceni occupant. Post anni vacationem creatur Severinus, & hoc extinctô Joan. IV.

640. Monachorum operâ convertitur Germania, & barbarie absolvitur. Accrescunt Monasteriis splendidæ Urbes. Joannes Papa Monothelitas Ecthesim Imperatores damnat.

641. Excedit è vivis miser Heraclius, succedit Heraclius filius Orthodoxus, qui post 4. m. dolo novercæ occiditur, Heracleone subrogato. Moritur Ioan. Papa, cui Theodorus sufficitur.

642. Labore S. Richarij Abb. Ultramarini Britanni convertuntur. S. Oswaldus Rex pro fide pugnans, occiditur. Constans Constantini filius pulso Heracleone imperat.

643. Argen-

643. Argentinensis Episcopatus in gratiam S. Amandi conditur. Isaacius Exarchus, malè meritus de Ecclesia, pessimè moritur.

644. Utiles Leges Longobardis dictat R. Rotharius; Dagobertus Regna in filios partitur.

645. Quod Iudicael Armoricæ Rex cucullum amplecti statuisset, mira oritur inter filios contentio, de Regno deferendo, non retinendo.

646. Monothelitæ variis in Africa Synodis damnantur. Rebelles Vascones opprimit R. Dagobert⁹.

647. Exarchus cum Rothari Rege bello congressus vincitur, & Longobardi Liguria potiuntur. Moritur R. Dagobertus.

648. Laborant in propaganda fide SS. Ultanus, Furseus, aliique Monachi. Saraceni Africam subjiciunt.

649. A morte Dagoberti, sub Clodovæo II. & dein Majores Domus auctoritatem Regiam usurpant. Obiit Theodorus Papa succedit Martinus. Saraceni Cyprum occupant.

650. Theodorus Calliopa Exarchus à Constantio missus, à cæde Martini Papæ miraculo deterretur, sed vinctum in Orientem mittit, ipse Saracenos Siciliâ pellit.

651. Martinus indignissimè exceptus ab Imp. relegatur in Chersonensum. Plurimi SS. Monachi Belgium Christo lucrantur.

652. Veritus Clerus Rom. ne ex Oriente Hæreticus Pont. intruderetur. Eugenium eligunt, qui vicaria tantum potestate uteretur. Penda Merciorum Rex Angliam subigit.

653. Convertitur ad fidem à Monachis Pendæ R. filius, & respirat Ecclesia. Saraceni Rhodum capiunt.

654. In exilio moritur S. Martinus, & nova electione succedit Eugenius. Constans Imp. à Saracenis victus, ægrè evadit. Rothari Regi mortuo succedit filius.

655. Moritur Eugenius, succedit Vitalianus. Osui Rex Northumbriæ vincit Pendam. Orientales Saxones à S. Cedda convertuntur.

656. Altercantibus de Principatu Saracenis, quiescit Jmperium. Occiso Rodoaldo Longob. Rex eligitur Aripertus Catholicus.

657 Resistit solus ferè in Oriente Monothelitis S. Maximus Abb. Sanctus Eugenius Monachus pro SS. Trinitate pugnat.

658. Vitam deserit Sigebertus Austras. Rex. Invadit Regnum pulso Sigeberti filio Grimoaldus Dux, quem tamen ejicit Clodoveus.

659. Theodosium fratrem occidens Constans Imp. ab eo in somnis sæpè exagitatur. S. Vrsmarus è Mon. Episcopus Galliæ Apostolus celebratur.

660. Numero filiorum DEI Caletenses accenset S. Wandregisilus Abbas. Clodovæus Rex amens efficitur.

661. Vitâ excedit S. Audomarus Mon. Episc. Taruanensium Apostolus.

662. Lucratus Cælo ingentem Gentilium vim S. Amàndus, cœlo recipitur. Ariperti filijs contendentibus, Grimoaldus Dux Regno potitur.

663. Longobardus bello petens Imp. vincitur à Grimoaldo, Romamq; veniens omnia ex ære monimenta in Siciliam transfert.

664. Angliæ pars Orientalis à fide deficiens per Monachos revocatur. Avares Foro. Julij potiuntur.

665. Flandrorum Apostolus & Tutelaris S. Eligius è Mona-

Monacho Episcopus moritur. Similiter. S. Wandregisilus Abbas.

666. Ex Monacho Meilrosensi Lindisfarnensium Pontifex S. Cuthbertus, Idololatriam latè profligat.

667. Per absentiam Cæs. in Oriente rem promovent Saraceni. S. Ildephonsus ex mon. Episcopus cœlo recipitur, Anchora Fidei dictus.

668. Ægrè tuentur honorem Regium Gall. Reges, præfectis Palatij sibi omnia vendicantibus, Ebroino sanctissimos quosque persequente.

669. Supremus Vitaliano Papæ & Constanti Imp. annus, hic in balneo occiditur, succedente Constantino Pogonato, illi Adeodatus Monachus sufficitur. Moritur Clotharius & cum eo Regum gloria.

670. Regno redditur Partharitus Ariperti filius diu exul, mortuo Grimoaldo divinitus revocatus

671. Ecclesiæ Angl. plurimum consulit, magnus ille Theodorus ex mon. Cantuar. Archiepiscopus. Trepidatum toto orbe ob varia portenta.

672. Terrorem majorem Orienti injiciunt Saraceni, Ciliciâ & Lydiâ expugnatis Constantinopolim obsidentes. Recesuindo Hisp. Regi mortuo succedit S. Bamba.

673. Insigni clade accepta obsidionem Constantinop. solvunt Saraceni. Bamba Rex rebelles bello domat.

674. Victoria prodigiosissima potitur S. Bamba, cum prius mirè lustrasset exercitum & vitia exscidisset ac punîisset.

675. Asturia & Vasconibus domitis, idem, classem Saracen. 270. navium, vincit, incendit, mergit, Concilium Gen. Toleti celebratur.

676. Regni Gallici cladem avertit S. Audoënus è monacho Episc. Moritur Adeodatus Papa succedente Dono.

677. Graviter afflicti Saraceni, dum Constantinopolim denuò obsident pacem flagitant. Moritur magnus ille Audoënus.

678. Moritur Donus, succedit Agatho Monachus Panhormitanus. Ecclesiæ unionem urget Constantinus Imp. S. Wilfridus convertit Frisios.

679. Agatho varia toto orbe Concilia celebrari curat. Bellum inter Reges consopit S. Theodorus Archie. Cantuar.

680. Totus in juvanda Ecclesia S. Agatho Romæ Concilium 125. Episc. cogit, & de Generali VI. convocando agit. S. Bamba nunc Monachus revocatus ad Regnum renuit, & mira effulget sanctitate.

681. Toti Ecclesiæ miré consulit S. Agatho, celebrata nunc sexta Synodo Oecumenica Gen. cui cum reliquis tota Fidei summa niteretur. Saxones per Monachos convertuntur.

682. Naturæ concedit S. Agatho, sede annum & amplius vacante. Concilio Rotomag. præsidet S. Ansbertus ex mon. Episcopus.

683. Ad summum Pontificatus apicem evehitur S. Leo II. Monachus Siculus. Concilium Tolet. XIII. celebratur.

684. Transit ad Superos S. Leo Papa, succedit Benedictus II. & ipse ab infantia vitæ Monast. consecratus, qui impetrat, ne quid post electionem pecuniæ pendere cogeretur.

685. Virtus Benedicti ostensa potius Ecclesiæ quam data, eo mox in cœlos subtracto, succedit Ioannes V. Saraceni se mutuò petunt.

686. Piissimus Imp. Constantinus moritur, succedit Iustinianus filius juvenis, qui gravissima bella per Duces felicissimè conficit. S. Chilianus ex Monacho Episcopus Franconiam ad Christum convertit. Joan. PP. obiit.

687. Exercitum Theodorici R. vincit Pipinus, & fit Major domus. Conon creatur Pont. cui hoc ipso anno mortuo sufficitur Sergius I. mon.

688. Sergius Paschale Antipapa capto schisma tollit. Iterum Concilium Toleti celebratur.

689. Exornat Ecclesiam sanguine suo S. Chilianus Franconiæ Apostolus.

690. Sergius Papa Germaniam demeretur, eoque 12 Apostolos Monachos sanctissimos destinat. Saraceni Cyprum infestant.

691. Sancti plurimi ex Ord. Monast. Ecclesiam ornant. Celebratur Concilium Cæsar augustanum.

692. Iustinianus Imp. saracenis victis, mox sclavinis ad hos deficientibus vincitur. Celebratur Pseudo concilium Constantinop. quod probare nolens Sergius capi jubetur, sed à militibus servatur.

693. Numerum duodenarium Germaniæ Apostolorum, primi Martyrio illustrant, duo fratres Ewaldi à Saxonibus cæsi. Iterum Toleti Concilium celebratur 59. Episcoporum.

694. Excessisse hoc anno Iustinianum voluit Baronius, longè aliter alij. Concilium aliud Toleti. Campaniam Brabantinam Christo lucratur S. Lambertus.

695. Vacuam præsidio Calabriam occupat Romualdus Dux Beneventi. S. Wigbertus Mon. Frisiæ Apost. Martyrio coronatur.

696. Nunc primùm truncatis naribus, dejicit Imperio Iustinianum Leontius. S. Wilibrordus ex mon. Episc. Frisios convertit.

697. Ingens Germaniæ felicitas celebratur fide passim & pietate per Monachos propagata. Venetorum Dux primus creatur Heraclianus.

698. Martyrio coronatur S. Lambertus Taxandriæ Apost. Rursum Saraceni Africam invadunt.

699. Vocatus Romam S. Anthelmus Episc. turpi infamia, Sergium Papam per os infantis liberat. Leontius præcisis naribus à Tiberio dejicitur Imperio.

700. Ducentis Arabum millibus cæsis feliciter auspicatur Imperium Tiberius. S. Wulfranus ex Mon. Fontanellæ Episcopus Senonnensis Frisios convertit.

701. Theophilactus fit Exarchus. Witizza Egicæ opt. patris, pessimus filius Hispanis imperat. Sergio PP. succ. Ioannes VI. Claret Ven. Beda.

702. Exulare jubetur Philippicus, quod somniasset Imperium. S. Wiro ex Mon. Episcopus. fit Apostolus Belgarum.

703. Transit ad superos S. Benedictus Abb. Wirensis Bedæ Magister, sub quo Anglia ut paradysus effloruit. Saraceni Armeniam subigunt.

704. Numinis ope, ad preces S. Boniti Regno Longobardico & insigni victoria potitur Aripertus Rex, & ob id alpes Cottias Ecclesiæ donat. Edilredus R. Angliæ Monachum profitetur.

705. Vivere desinit Ioan. VI. succedit VII. Iustinianus à Tiberio armis repetit Imperium. S. Suipertus Mon. Bearmensis Brunsuicenses convertit.

706. Recipit Imperium Iustinianus, Leontiique & Tiberii Impp. capita calcans amputari jubet.

Utriusque

Utriusq; Germaniæ conversioni intendit S. Wilibrordus.

707. Æterno merito Tansiselanos convertit S. Marcellinus Mon. Ioanni VII. succedit Sisinnius.

708. Verdenses & Colonienses Apostolicis meritis obligat S. Suipertus. Iustinianus Trebellium Bulg. R. bello petens vincitur. Sisinnio mortuo succedit Constantinus Papa.

709. Quod vix cuiquam, S. Lamperto contigit, ut nuperrimè mortuus à proximo successore Ecclesiæ Cathedr. & Diœceseos Tutelaris hoc anno eligeretur. Io. Tizopochus fit Exarchus.

710. Adversus Iustin. Philippicus salutatur Imper. Choenredus Angliæ Rex cum Regina uxore cucullum amplectitur.

711. Regno & vitâ exuitur à Philippico Iustinianus. Tizopocus molestior Italis, occiditur. S. Suipertus fundat Werdensem Episcopatum.

712. Triumphant gentilitatē in Germania SS. Mon. Willeicus Werenfridus & Achatius. Regnat post Aripertum Asprandus, & hoc post 3. m. extincto Luitprandus. filius.

713. Saraceni cum Roderico R. sæpius congressi, superatum deniq; occidunt, & mœnia Urbium Hisp. evertunt. Oriens ab Arabibus miserè affligitur.

714. Ulciscente DEO, nequissimus Philippicus exoculatur & Arthemius salutatur Imp. Saraceni reliquâ Hispaniâ potiuntur. Hollandos convertit S. Adalbertus Monachus. Gregorius II. fit Papa.

715. Restaurat Urbem Gregorius, & jura Ecclesiæ armis vindicat. S. Alto Scotiæ R. filius Abbas Weingart. primus Lycatios convertit.

716. Frisingensium primus Pontifex fit S. Corbinianus Monachus. Theodosius contra Arthemium salutatur Imp.

717. Imperator contra Theodosium creatur Leo Isauricus. Carolus Martellus, jus paternum repetens Chilpericum R. vincit. Pelagius Dux fit primus Rex Legionis, parta memorabili de saracenis victoria.

718. Tonitrui filius à Baronio dictus S. Bonifacius Mon. Anglus, nunc primum Apostolicos labores aggreditur solemnius. Solimannus obsidet Constantinopolim 3000. navium classe.

719. Liberè de Regno Gall. disponit Martellus Chilperico dejecto & restituto. Solvunt obsidionem Const. Saraceni amissis 300000.

720. Vitam deserit S. Wulfranus Frisiorum Apost. Mauri ex Hispania Narbonam progressi, *cæso* Rege vincuntur. Chilperico mortuo, substituit Theodoricum Martellus.

721. Monstrũ hominis Copronymus unius anni infans à patre coronatur. Concilium Rom. celebratur. E disciplina S. Altonis plures SS. Episcopi, & Mart Germaniæ Apostoli prodeunt.

722. Magnus Germaniæ Apost. Bonifacius Cattos convertit. saraceni felices rerum progressus habent.

723. Admirandis meritis magis magisque Europæ innotescit. S. Bonifacius & socij Monachi. Hæresis Iconoclastarum oritur.

724. Terror hostium Martellus, Bojos, Saxones, Aquitanos, aliosque bello domat. Augia Dives, & plura alia Cœnobia conduntur.

725. Magni Aurelii Augustini corpus à Luitprando Rege redemptum, Monachis Benedictinis donatur.

natur. ſanctorum Imagines proſcribit Leo Iſauricus Imp. S. Bonifacius mirè fidem propagat in Haſſia.

726. Edicto Imp. contra SS. Imag. alienati Itali deficiunt. Martellus evocatus ab Eudone Saracenos profligat, cæſis 370. millibus.

727. Vincit Burgundos rebelles Martellus. ſaraceni Nicæam fruſtra obſident. Garſias Ximenes pulſis ſaracenis fit Rex primus Aragonum:

728. Quod mortuo Eudone Martellus filios ejeciſſet ſeptimaniæ populi rebellant & vincuntur. S. Ioan. Damaſceno manus amputata à DEIparâ reſtituitur.

729. Supplex Papæ ex hoſte Luitprandus, eidem & Exarchum conciliat. Friſios debellat Martellus & ad Chriſti fidem cogit.

730. Anathemate ferit Imp. contumacem S. Gregorius PP. & defectionem Italorum approbat. Incipit perſecutio in Oriente.

731. Evolat in cœlos Gregorius II. primo non minor, ſuccedit tertius & ipſe monachus. Martellus Saracenos domare pergit.

732. Bello Athinum Saracenorum Regem petit Martellus, eumque Narbone obſidet. Gregorius III. Iconomachos damnat, contra quem claſſis ex Oriente miſſa, univerſa ſubmergitur.

733. Athinum Rex & auxiliares vincit Martellus, & capta Narbone illum fugat. Bavariam Ermwolſi hæreſi liberat S. Bonifacius.

734. Hoc anno pulſis Saracenis Regnum Cordubæ occupat Abdemelius. Fervet in Oriente perſecutio.

735. Multos Chriſto adjungit S. Theodulphus Abb poſtea Laubienſis Epiſc. Plurimi in Oriente Martyres.

736. tEx-

736. Expugnata superiore anno Septimania Martellus nunc mœnia evertit, ne hostem foverent, Asiam infestant Saraceni.

737. Triumphat de Gentilibus & Hæreticis, verè ambidexter Magnus Bonifacius. Ceolulphus Northumbr. Rex fit Monachus.

738. Laudatissimus a pietate non minus quam armis Martellus Mauricum pessimum Ducem Massiliâ ejicit. Hispan. Saracenos premunt.

739. Ad superos migrat S. Wilibrordus Borealium Apostolus. Carolus Martellus propugnandum Rom. Pont. suscipit.

740. Summo Pont. adest contra Luitprandum Rex Martellus, & Christianissimi Titulo ornatur, Regibus perpetuo. S. Ina Rex fit Monachus.

741. Vitâ excedunt Greg. III. & Martellus, illi succ. S. Zacharias & ipse Monachus, huic filij Pipin⁹ & Carolomannus. Moritur eodem anno Leo Isauricus, cui succ. filius Constant. Copronymus.

742. Terrore Orientem implet, Imperium invadens Artabasdus Curopalata, paulò post occisus. Pipinus Gryphonem debellat.

743. Triumphat de Clementis & Adalberti Hæresibus S. Bonifacius. Curopalata obsessus Constantinopoli, captus exoculatur.

744. Vincit Saxones rebelles Carolomannus, Luitprando succedit Hildebrandus nepos, & huic mox ob asperitatem dejecto Rachisius.

745. Moguntri primus Archiepiscopus creatur S. Bonifacius, & Germanis consulit.

46. Arabes in Palesthina domat Maruamus Dux. S. Bonifacius Herbipolensem & Eistettensem Episcopatus instituit.

747. Victor

747. Victor multarum gentium Carolomannus Rex cucullum amplectitur. Gripho elapsus diversos sibi concilians bellum parat.

748. Quanti faceret S. Benedictum Patrem suum S. Zacharias Papa, Casinensem ejus Basilicam ipse consecrat præsentibus Archiepiscopis 13. Episcopis 68.

749. Edomitis bello Saxonibus, in reditu circumventus, mirè eripitur ope S. Suiperti Pipinus. Terræ motus mirus in Syria integris Vrbibus aliorsum translatis vel eversis.

750. Rachisius Longobard. Rx. potentissimus, Carolomannum imitatus, cum uxore & filia Monasticen Casini profitetur.

751. Expedit litteras ad Gall. Principes S. Zacharias Papa, & Pipinum Regem renunciat.

752. Rex salutatur & coronatur à S. Bonifacio jussu S. Zachariæ Pipinus. Moritur S. Zacharias succedit Stephanus II. eoque post 4. dies mortuo Stepanus III. Monachus Casinensis. Aistulphus totam Italiam invadit.

753. Æterno merito Monachicum Ord. fovet Pipinus, & Stephanum ad se confugientem tuendum recipit. Alphonso Regi Catholico Froila filius succedit, & ipse contra Saracenos felix.

754. Vtrumque Pipini filium Carolum & Carolomannum cum patre & matre coronat Stephanus. Pipinus Aistulphum cogit ablata reddere.

755. Quod pactis non staret Aistulphus denuò vincitur à Pipino. hic Exarchatum Ecclesiæ donat. Martyrio coronatur S. Bonifacius.

756. Crescit inter Saracenos bellum intestinum Aistulphus fædifragus miserè perit in venatione.

757. Emu-

757. Emoritur Steph. PP. succedit Paulus I. Copronymus Pipini amicitiam exambit.

758. Nihil in quietius nunc Saxonibus, quos ferro domat Pipinus.

759. Etiam in Hispaniis factionibus scinduntur Saraceni, & diversa Regna constituunt.

760. Subigit bello Vaifarium Aquitan. Ducem Pipinus Ecclesiis infestum, & perjurum vitâ deniq; exuit, post aliquot annos.

761. Sacrarum literarum studium publicum Eboraci instituit S Egbertus. Persecutio in Oriente augetur.

762. Insigniter demeretur Ecclesiam Ven. Beda Presb. Monachus Wirensis. Pipinus Aquitano obnoxios debellat.

763. Immortaliter meretur Archimagister ille Universi S. Alcuinus Abbas. Quartum jam Aquitaniam debellat Pipinus.

764. Sabinus Bulgar. R. quod cum Romanis fœdus iniisset à suis ejicitur, & ad Imp. se recipit. Pipinus Cantabris adest contra Saracenos.

765. Æternitati nomen sacrat grandibus meritis S. Gregorius ex mon. Traject. Episc. Pipinus bellum in Vaifarium prosequitur. Persequitur, ut pater Leo, Christianos Copronymus.

766. Universa classis ab Imp. contra Bulgaros missa submergitur. In Monachos sævit Copronymus

767. Quod desiderius Rex Paulo PP. nunc mortuo, laicum obtruderet, totnm annum sedes vacat. Concilium Gentiliaci celebratur. Pipinus in Gallia Parlamentum instituit.

768. Moritur Pipinus sanctissimé in Monasterio S. Dionysij, cui filii succedunt. Stephanus Mon. S. Chrysogoni Papa eligitur.

769. Aqui-

769. Aquitani morte Pipini solutiores à Carolo domantur. Concilio Rom. Iconomachi excommunicantur.

770. Utilissimum Ecclesiæ & Germaniæ maximèque Galliæ Concilium Wormatiæ celebratur. Carolus Desiderij filiam ducit.

771. Quod conjugem repudiasset Carolus, S. Adelhardus consobrinus damnans, Monachum profitetur. Moritur Carolomannus, fit Monarcha Carolus, postea Magnus à factis cognominatus.

772. Nequior quotidie Desiderius R. Exarchatum & Umbriam invadit, ac Romæ minatur. Stephano PP. succedit Adrianus.

773. Virgilius S. Altonis disc. Boicam & Carinthiam demeretur. Vocatus contra Desiderium Carolus, bis acie ipsum vincit.

774. Liberalissimus in Ecclesiam Carolus, durante Papiæ obsidione Romam occurrit & plurimas provincias Pontifici donat, victum dein captumque Regem Desid. relegat.

775. Interit horrendo morte Copronymus, succedit Leo filius. Bis vincit Saxones Carolus. SS. Gregor. Traject. & Rumoldus ex Monachis Episcopi Belgarum Apostoli moriuntur.

776. Hoc anno Rotgardum Italiæ Regno inhiantem vincit & occidit Carolus, rursumque saxones opprimit.

777. Insignis ad gremium Ecclesiæ accessio saxonum plurimis nomen Christo dantibus. Telericus Bulgar Rex baptizatur Constantinopoli.

778. Nihil visum Carolo utilius, quam ut dissidio barbarorum uteretur, plurimas victorias nunc

in

in Hispania consequutus, mox etiam à redir 1 Saxonibus oppressis.

779. Edomitis Saxonibus, Westphalos subjugat, quos convertit S. Ludgerus ex mon. Episcopus. In Arabes movet Imp.

780. Moritur S. Sturmio Abb. Wederoviæ Apost. Concilio Lippiensi Carolus benè meretur. Leo Imp. miserè moritur, succed. filio Constantino.

781. Expetit filio conjugem, Irenes Augusta, Caroli filiam, sed mutata mente cum Carolo, mox & cum filio suo colliditur. Moritur S. Willibaldus è mon. primus Eistetensis Episc.

782. Carolus Windekindum Saxonem vincit. Saraceni in Oriente nostros vincunt. S. Willehad⁹. primus Brem. Arch. claret.

783. Slavini à Stauratio & Logotheta vincuntur. S. Hildegardis Uxor Caroli Magni moritur.

784. Orientis persecutio cessat. Carinthiam convertit S. Virgilius. Hæresim Elipandi profligant SS. Ætherius & Beatus Monachi.

785. Nunc denique nomen dat Christo Windekindus cum suis Saxonibus. Ad Concilium Orientis etiam Adrianus PP. invitatur.

786. Germania viris SS. ex Ord. Mon. mirè illustratur. Armoricam rebellem domat Carolus. Concilium Constant. differtur ob turbas.

787. Aragisus Tyrannidem arripiens, adveniente Carolo dat manus. Niceæ Concilio 350. Episcoporum Iconoclastę damnantur.

788. Missus Græcorum in Italiam exercitus à Carolo conciditur. Sæpè victus à Carolo Boiorum Rex Thassilo, ope Hunnorum bellum restaurans, superatus in Cænobium detruditur.

789. Acri-

789. Acriter contendunt Irenes & filius, cum hic solus imperare vellet. Sclavinos vincit Carolus.

790. Solus imperat Constantinus matri præreptus. Obiit S. Willehadus.

791. Superatur à Bulgaris Constantinus, & rogatu procerum matrem denuò Augustam dicit. Universitas Papiens. fundatur.

792. Usi dissidio fœminæ & pueri Impp. nonnulli, Nicephorum & Christophorum patruos Constantini Augustos salutant, verum capti illi à Constantino exoculantur.

793. Carolus Saracenos Arelati expugnat, & à Galliis avertit. Alphonsus Legion Rx. Ulisipponem Mauris eripit.

794. Nunquam sat quieti Saxones. finito Concilio Francoford. 300. Episcoporum, à Carolo depellantur Officium Ecclesiasticum componit Paulus Diaconus Mon. Casin.

795. Obiit Adrianus Papa, succedit Leo III. Monachus, vir sanctissimus. In Oriente Saraceni, in Occidente Saxones domiti. Paderbornensis Episcopatus instituitur.

796 Constantius Bulgaros profligat, contra quem exul Irenes mater, multa sed piè molitur.

797. Nihil proficiens apud præcipitem filium Irenes, ope procerum reducta, Augusta salutatur, & exoculatus ille paulò post moritur.

798. Irenes per legatos amicitiam Caroli meretur. Saraceni suburbia Constantinop. prædantur.

799. Tremit ad tantum facinus Roma, cum Adriani Papæ nepotes, S. Leoni Papæ oculos & linguam eruerent, is mirè curatus fugit ad Carolum in Germaniam, à quo sedi restituitur.

800. Imperium ab Oriente translatum reddit Occidenti

denti S. Leo III. & Carolum Magnum, solemni ritu Augustum creat.

801. Solemne illud triduum Rogationum ante Ascensionem Domini instituit S. Leo PP.

802. Irenes cum Carolo de nuptijs agens, à Nicephoro exauctoratur, & hic concilians sibi Carolum Occidentis Augusti titulum ei cedit.

803 Moritur exul Irenes. Bardanes contra Nicephorum electus Imp. rejecto honore cucullum amplectitur.

804. Occidentale novum Caroli Imperium reperto summo Orbis thesauro in Urbe Mantuana, SS. Sanguine lateris Christi mirè beatur & illustratur. Bellum Saxonicum conficit Carolus

805. Res Orientis satis turbatæ Aarone saracen. Principe Nicephorum 300. millium exercitu petente. Hunnis adest contra Slavos Carolus, & horum Duce occiso illis sedes stabilit.

806. Pessimam mentem prodit Nicephorus, & Venetos à Carolo avertit. Idem Concilium Constantinopoli cogit. Carolus Regna partitur.

807. Ægrè evadit suæ classis naufragium Aaron Saracenus, cum in S. Nicolaum peccasset. Mauros Corsicam vastantes pellit Burcardus Comes.

808 Restituitur per legatos Caroli Ardulphus Northumbr. Rex à suis regno pulsus. Barcinonem Mauris eripit Ludovicus Caroli filius.

809. Aquisgran Concilium super processione spiritus S. celebratur. Pipinus Venetos & auxiliares, Ludovicus Mauros in Hisp premit.

810. Pipinus Veneatis expugnat. Nicephorus Monachos persequitur. Moritur S. Guilhelmus Gellonensis.

811. Impie-

811. Impietatis dat pœnas Nicephorus, victus & occisus à Grunno Bulgarorum Duce, succedit Michaël Curopalates.

812. Exscindente vitia & Hæreses Michaele, ingens fit motus.

813. Digni quibus mali imperarent Orientales, optimo Imp. pessimum obtrudunt, Leonem Armenum. Michael fit Monachus.

814. Rhabanus Fuldensis Mon. Armarium scientiarum orbem illustrat. Moritur Carolus M. Imp. succ. Ludovicus Pius. Bulgari triumphantur.

815. Orthodoxos vexat Leo Imp. Turbatum factionibus Leonem Papam liberat Ludov. Imp. misso Bernardo Rege.

816. Corbeiense Monasterium septentrioni principem Apostolum destinat S. Ansgarium. S. Leoni III. succedit Stephanus V.

817. Reluctans admodum Stephano mortuo succedit Paschalis I. Lotharius Collega à patre Imp. dicitur. Bernardus exoculatur.

818. Exules pro fide Orientales Paschalis fovet. Scoti prodigiosè triumphant per ostensam Crucem S. Andreæ.

819. Plures Conventus celebrat Lud. Imp. & rei Christianæ plurimum consulit. Hoc ipso anno ducit Iuditham Guelpham.

820. Exuitur Imperio & vitâ Leo Imp. à Michaele Amoriensi tunc captivo. Ludovicus Pannones domat.

821. Simulat bonum Principem Michael, & Thomam contra se electum, victum interficit. Fons Consilijs S. Adelardus Abbas.

822. Sexaginta millia Maurorum in acie trucidat Ramirus Rex Legionis. Creta à saracenis occupatur.

823. Eccle-

823. Ecclesiæ bona usurpantes Conventu Compendiensi coercentur. Lotharius Romæ coronatur
824. Immigrat cœlis S. Paschalis I. eligitur Eugenius II. tumultuante urbe, misso ad res componendas Lothario.
825. Boni Principis simulatione nostros plurimum fallit Michael Imp. efficiens ut super cultu SS. Imag Synodus Parisiis celebraretur. Verum Ludovicus verè Pius Papæ detulit.
826. Ingelheimii Conventus Principum. Romæ Cōcilium cogitur Dani per S. Ansgarium convertuntur. Michael monialem ducit.
827. Treverensium illud sydus Hamularius Fortunatus claret, è Mon. Pontifex, Eugenio Valentinus, huic Gregorius IV. succedit.
828. Exardescit in Hispaniis persecutio. Ludovicus Imp. classe in Africam missa, Saracenos graviter affligit.
829. Ludovicus Bernardum Hispanum Com. aulæ præficiens, filiorum & omnium odium incurrit. Moritur Michael Imp. succedit filius.
830. Ludovicus à filiis exagitatur. Iuditha Imp. ad Monasterium detruditur. Theophilus Orientis Imp. & ipse bonum simulat.
831. In Dania & Suecia primus scholas aperit S. Ansgarius. Pergunt in patrem multa moliri Principes filii.
832. Immortaliter ipsos mortuos demeretur B. Hamularius ex Mon. Trever. Archiep. composito Officio defunctorum. Pipinus à patre incarceratur. Catholicos vexat Theophilus Imp.
833. Turpi facinore Ludovicus Imp. à filiis exauctoratur. Moritur meritissimus ille de Ecclesia universa S. Hamularius Fortun.

834. Vi-

834. Visa indigna res Germanis Gallisque ita Cæsarem tractari, proin armis correptis ipsum restituunt.

835. Meretur plurimum Drogo ex mon. Merensis Episc. conciliatis Principibus. Festum Omnium SS. instituit Gregorius IV.

836. Aquisgrani & Lugduni Conventus celebrat Imp. pro Ecclesia & Regno; Lothariumque Ecclesiæ infestum revocat.

837. In Germanias primus Græcas litteras invehit Rhabinus Fuld. mon. Moritur Ordonius Legionis Rex optimus.

838. Regnorum nova divisio mortuo nunc Pipino. Theophilus Manuele Duce de Saracenis triumphat.

839. Occidentem turbant Pipinus Iun. & Ludovicus Boius, quos compescit Imp. In Oriente Sosopetra à Theophilo expugnatur.

840. Moritur Ludovicus verè Pius Imp. succedit Lotharius filius.

841. Eximius ille Homiliarum declamatur Haymo ex mon. Halberst, Episc. claret. Lotharius Monarchiam appetens bello vincitur.

842. Mortuo Theophilo succedit filius Michael Porphyrogenitus, cum matre Theodora, mox cultus SS. Imaginum restituitur. Suecos ad fidem Christi convertit S. Stephanus Mon.

843. Edit Glossam Ordinariam Strabo Fuld. mon. Conciliantur Reges fratres. Moritur Gregorius IV.

844. Naturæ concedit Alphonsus Castus, ex Monacho Rex opt. & victoriosissimus S. Ansgarius fit primus Episcopus Brem. Romæ Sergius II. creatur.

845. In Oriente Bulgaros ad pacem & fidem Christi adducit Theodora Aug. Normanni Galliam vastant. Concilium Meldense & Bellovac.

846. Terrore implent Italiam & vastant saraceni, mirè in reditu à SS. Petro Apost. & Benedicto Abb. demersi.

847. Eligitur Leo IV. post Sergium, vindicata electione Rom. Pontificis benè meritus. Rhabanus Fuld. eligitur Archiepisc. Mogunt.

848. Rhabanus hoc & priore anno Concilium Moguntiæ celebrat, & Germaniam gravissima Gotscalci hæresi liberat.

849. Insignem, tribus coactis classibus ex saracenis victoriam refert S. Leo. Neomenius Dux Gallias vastat, & contumax in Concilio damnatur.

850. Catholici in Hisp. Mauros premunt. Neomenius impietatis dat pœnas, & miserè moritur.

851. Italiam saraceni, Normanni Galliam vexant. Martyres in Hispania plurimi gloriosè occumbunt.

852. Multi rursum in Hisp. & Gallia Martyres. Leoninam Urbem absolvit S. Leo Papa.

853. Ad Rom. Concilium 67. Episcopi conveniunt, quo ipso anno Concilium Suessionense celebratur.

854. Sacrilegiis contaminatissimi Normanni, mutuis vulneribus cōcidunt. Michael rejecta matre, alter Nero imperat.

855. Imperium spontè abdicat, & cucullum amplectitur Lotharius Jmp. Moritur S. Leo IV. succedit Benedictus III. & ipse Monachus.

856. Tutelaris rebus in amissis certissimus Leo S. Hieron. Monachus Apostolatum suum Martyrio finit. Moritur Rhabanus Fuld. Isogrammaticæ Auctor.

857. Non-

857. Nonnullis Martyrium damnantibus Apologiâ occurrit S. Eulogius Cordub. Mon. Concilium Moguntiæ cogit Carolus ex Monacho Corbeiæ Archiep. successor Rhabani.

858. Ansgarius Danos relapsos cum Rege revocat. Benedicto mortuo sufficitur Nicolaus I.

859. Tragœdiæ graves in Oriente, Photio laico Episcopatum invadente. Ludovicus Germanicus Galliam petens sorabum defectione revocatur

860. Septentrionem mirè fovet S. Rembertus Corbejæ mon. Pax inter Reges nostros sancitur.

861. Nihil non agit impius Photius, ut Episcopatum retineret, & Conciliabulum, dictum Latrocinantium, convocat.

862. Oriens grandi terræ motu quatitur. Concilio Romano Theopaschitarum Hæresis damnatur.

863. Concilio Rom. Potius damnatur, qui novam fingit hæresim, & dirè Catholicos vexat. Episcopi oprbantes Lotharij Regis conjugium nefandum, exauctorantur.

864. Ad portum Religionis plurimi Reges & Principes se recipiunt. Rodoaldus Portuensis damnatur. Moritur. Carolus Aquit. Princ.

865. Egregiè se opponit Michaeli Or. Imp. Nicolaus Papa. Ludovicus Campaniâ saracenos pellit Moritur S. Ansgarius septent. Apostolus.

866. Michael Imp. Bardam Cæs. suspectum occidi jubet. Monachi Benedictini Bulgaros ad fidem convertunt.

867. E medio tollitur impius Michael, succedit Basilius Macedo opt. Imp. Nicolao extincto succedit Adrianus.

868. Turpissimi perjurii reus Lotharius Rex Gall. moritur.

moritur. Basilius fortiter rem agit contra Saracenos.

869. Regnum Gall. invadit Carolus Lotharii patruus. Ludovico Imp. classem mittit contra Saracenos Basilius, & curat Concilium solemne Constantinopoli celebrari.

870. Occupata à Danis Anglia & Scotia, plurimi Monachi martyrizantur.

871. Memorabilem de Danis victoriam refert Ethelredus Angl. Rex. Ludovicus Imp. Romæ coronatur.

872. A Basilio & Ludovico Impp. utrobique Saraceni triumphantur. Adriano mortuo succedit Ioannes VIII.

873. Ludovicus Imp. Andelgisum Beneventi Ducem armis pellit, quod superiore anno Ludovicum Regem cepisset.

874. Ex Africa movens in Italiam Abdila Saracenus, dum sacræ Virgini vim intentat miserè perit, reliquis dein cæsis. Conveniunt Veronæ Papa & Imp.

875. Vitam deserit Ludovicus Imp. succedit Carolus Calvus Gall. Rex, cujus absentis Regnum invadit Ludovicus Germanicus. Sclavi â Monachis Ecclesiæ adjunguntur.

876. Tristissimus Germaniæ annus Ludovici R. morte, Carolo Imp. eam tentante sed repulso. Normanni Galliam infestant.

877. Emoritur Carolus Imp. unicus litteratorum Mecœnas, succedit Ludovicus filius. Papa tributum Saracenis pendere cogitur:

878. Malis artibus Photius mortuo Ignatio sedi restituitur, â Basilio. Carolomannus Italiæ R. titulum, Lambertus Gomes urbem invadit Papa diffugiente.

879. Ex-

878. Malis artibus Photius mortuo Ignatio sedi restituitur, à Basilio. Carolomannus Italiæ Rx. titulum, Lambertus Comes urbem invadit Papa diffugiente.

879. Extinguitur Ludovicus Imp. Turbatur Italia. Ioannes Papa deceptus Photium confirmat, qui Conciliabulum Constantinopoli cogit.

880. Nihil tristius Occidenti, quam fratribus rursum de Regno contendentibus. Fine anni Carolus Crassus coronatur Imp.

881. Occidentis res reconciliatis Regibus meliorari visæ, & arma in hostes exteros versa, à quibus plurimi Monachi occisi sunt.

882. Invadunt denuò Galliam Normanni, & in Sacros maximè sæviunt, in solo S. Vincentii Monachi 900. Martyrio coronantur. Carolus tum hostes reprimit. Moritur Magnus ille Hinckmarus Archiep.

883. Temerè & perperam facta Ioannis antecessoris rescindit Marinus Papa superiore anno electus. Carolus Italiam revisit.

884. Adrianus III. S. Marino Papæ succedit. Saraceni vastant Italiam cæsis Casini innumeris ferè Monachis. Ioan. Scotus fit Martyr.

885. Regno Gall. post Carolomanni mortem potitur Carolus Crassus, secus quam voluit Baronius. Stephanus VI. succedit Adriano.

886. Basilius Macedo moritur, succedit Leo Philosophus filius, qui statim Photium honore dejicit. Fulco ex mon. Rhemensis Archiep. claret.

887. Viribus & animo repentè deficiens Carolus Imp ab omnibus deseritur, & exauctoratus inopiam patitur, succedit Arnulphus.

888. Carolus Crassus sanctè moritur, deficiunt ab

Arnulpho plurimi. Procopius Dux contra Bulgaros missus capitur.

889. Ungari ex Asia cum adfuissent Leoni contra Bulgaros partem nunc Pannoniæ occupant.

890. Lombardiam pulso Berengario Wido occupat. Alanus Britonum Dux Normannos mirè profligat. Stephano Papæ succedit Formosus.

891. Insignem de Saracenis victoriam refert Arnulphus Imp. cæsis in Belgio centum millibus. Wido consecratur Imp.

892. Vocatur ad Regnum Gall. Carolus Balbi filius contra Eudonem. Lambertus Widonis filius Rex creatur. Iterum plures in Gallia Martyres.

893. Totus, compositâ Germaniâ, in recuperanda Italia est Arnulphus. Saraceni Lemnum occupant. Rogatur Ecclesiæ adesse S. Fulco.

894. Summa Italiæ turbatio, Widone extincto, & Arnulpho Lambertoque de Regno contendentibus.

895. In Oriente dum Leo Bulgaros premit, Saraceni Thessalonicam vastant. Concilium Triburiense celebratur.

896. Lamberto nihil proficiente Arnulphus Romam occupat & coronatur Imp. Saraceni in Oriente triumphantur.

897. E vita migrat Formosus, Bonifacio & mox Stephano sedem invadente, qui Formosum exhumatum in Tiberim abjicit.

898. Idololatriæ in Helvetia reliquias extirpat S. Wiggarius Monachus. Odo sine liberis moriens, jubet dari Regnum Carolo Simplici.

899. Religiosissimè moritur Arnulphus Imp, secus quam voluit Baronius, de Ecclesia Rom. meritissimus, & ob id mirificas victorias consequutus. S. Ratbodus ex Mon. Epis. Frisios convertit

900. Bello vexatur Italia, pluribus regnum ambientibus In Germania Ludovicus Arnulphi filius eligitur Imp. Stephano strangulato Romanus Papa eligitur, 4. tantum menses superstes.

901. Abrepto morte Romano, & post 20. d. Theodoro Ioan. IX. creatur. Ludovic⁹ Bosonis filius, victo fugatoq; Berengario Romæ coronatur. Imp.

902. Germaniam tentant Ungari, ab Italia pecuniâ, à nostris ferro repulsi. Alphonsus Rex Legionis Monachum profitetur.

903. Constantinum filium Leo Imp. coronat, cujus militiæ Dux Hemerius nunc à Saracenis profligatur.

904. Nomen Imp. & coronam vi extorquet à Pont. Berengarius, sed deficientibus Italis, vocatus Lambertus iterum coronatur.

905. Ad sedem Petri post Ioannem evehitur Benedictus IV. In conversione Normannorum feliciter laborant Monachi.

906. Hoc anno Normannis aliis nomen Christo dantibus, alii nostros persequuntur, inde plurimi SS. Monachi maximè in Monasterio Novaliciensi pro Christo cæsi sunt.

907. Mortuo Benedicto subrogatur Leo V. vir sanctus, eoque incarcerato invadit sedem Christophorus.

908. Adalberti Tusciæ Marchionis ope, dejecto Christophoro sedem invadit Sergius, sæpe antea repulsus.

909. Terras deserit S. Adelgarius ex Mon. Corbejæ Bremensis Archiep. Frisiæ Apostolus, cui ex eodem Cœnobio succ. S. Hogerus vir Apostolic⁹.

910. Anastasius impio Sergio nunc mortuo succed.

Lambertus Rex occiditur, regnoque Berengarius potitur.

911. Regno & vitâ excedit Leo Imp. ſuccedente Alexandro fratre, eoq; brevi mortuo, Conſtantino puero.

912. Germani mortuo nunc Ludovico, Germanum eligunt Imp. Conradum Franconiæ Ducem. Poſt Anaſtaſium Lando, & mox Ioannes intruditur.

913. Eccleſiam mirè demerentur ſanctiſſimi plurimi ex Ord. Monaſt. Pontifices, cum ſedem Petri nefaria idola contaminarent.

914. Motus graves contra Conradum Cæſ. concitat Arnolphus ſive Arnoldus Bojorum Dux, qui & Ungaros accendit.

915. Internecione tandem delentur in Italia Saraceni à confœderatis Chriſtianis. Ungari Germaniam & maximè Saxoniam vaſtant.

916. Novis viribus Germaniam tentant Ungari ab Imp. pecuniâ & armis repulſi. Idem cum Henrico Saxone colliſus, vincitur.

917. Ad præmia vocatur S. Ratbodus è mon. Friſiorum Apoſt. Erchingerus, Bertholdus & Luitfridus Alemanniæ Duces, ob captum Salomonem Conſtant. Epiſcopum, decollantur.

918. Ioannes Papa ſcelerum conſcientia, varia ſalutis media quærit. Conradus Imp. provincias ſuas luſtrat & benè conſulit.

919. Moritur Conradus Imp. cujus hortatu Henricus Saxon. Dux, etſi parum amicus, eligitur. Romanus in Oriente Collega dicitur.

920. & 921. Exercetur variorum armis Occidens, Saracenis & Ungaris nova molientibus, quos Henricus Imp. reprimit.

922. Beren-

922. Berengarius ab Italis rejicitur, & Rudolphus Burgundus creatur. Galli item Robertum contra Carolum eligunt.

923. Armis congressi Carolus & Robertus, hic victus in prælio cadit, restaurante bellum Hugone Roberti filio, à quo Carolus capitur. Berengarius victus Ungaros evocat.

924. Hungari Italiam opprimunt, in reditu à Rudolpho contra Carolum electo cæsi. Berengarius dolo Flamberti occiditur.

925. Ermengardis dolo deseritur à suis Rudolphus Italiæ Rex, & in transalpina se recipit. Ungari ad Aeronium usque & supra lacum omnia populati, Constantiæ fortiter repelluntur.

926. Salutatur contra Rudolphum ab Italis Hugo Arelatensis. S. Guibertus Monachus Ungaros solo verbo compescit.

927. Simultatibus ortis inter Rudolphum Regem & Heribertum Aquitanum, hic Carolum Simplicem liberat.

928. Ioannes Papa à Widone Marchione captus, paulò post moritur. Heribertus Rudolpho conciliatur. Carolus iterum incarceratur.

929. Vitâ excedit Carolus Simplex. Leo Papa capitur, Stephanus sufficitur.

930. Convertit relapsos Danos S. Wimo Corbeiæ mon. Mortuo Stephano, intruditur Ioannes XI. Ioannis Pseudopapæ è Marozia filius.

931. Ad fidem Christi opera Monachorum convertuntur Obotriti cum Rege suo. Veneti fines suos propagant.

932. Lugente miseriam suam Româ, ob infelix caput, alii sanctissimi Pontifices Ecclesiã ornant.

933. Principes mutare soliti Itali Arnulphum Boium

 contra

contra Hugonem evocant; hic Boium pellit, & Româ potitus à privigno pellitur.

934. Ex Ungarorum innumerabili ferè exercitu, miram refert victoriam Henricus Imp. omnibus penè deletis.

935. Vincit Wandalos & Obotritos rebelles. Synodus Rhemis cogitur.

936. Quiescit in Domino post multa piè gesta Henricus I. Imp cui Ottho filius cognom. Magn⁹ succedit Mortuo Rudolpho Gall. R. succ. Ludovicus Caroli Simplicis filius.

937. Italiam populati Ungari, à Marsis & Pelignis omnes ferè cæsi sunt, in Galliis tamen felicius grassantur.

938. Rebelles Principes cum fratre, triumphat Ottho, S. Æmilianus Abbas Hispanis è cœlo adest contra Saracenos, cæsis 80. millibus.

939. Triumphat iterum de rebellibus Ottho, mirè servatus, Itali novas in Hugonem tragœdias excitant. Stephanus IX. creatur.

940. Vrbs grandi rursum facinore fœdatur, Stephano Papa pugnis contuso & malè fœdato. Ottho de juvanda Ecclesia cogitat.

941. Mirè orbem Christianum demeretur S. Odo Abbas Cluniacensis. Bellum Bohemicum per Duces varia fortuna gerit Imp.

942 Albericum Principem, & Hugonem Regem cōciliat S. Odo, & paulò post moritur. Viri sancti ex Ord. Mon. plures clarent.

943. Extinguitur Stephanus Papa, succedit Marinus. Ludovicus. Rex Galliarum Normannos rebelles bello domat.

944. Mittit rogatus classem Hugoni Regi contra Saracenos Orientis Imper. & ille Fraxineto potitur.

945. Monasticam vitam amplectitur Hugo Italiæ R. Ludovicus Gall. Rex capitur à Normannis.

946. Excellit per Ecclesiam nomen S. Dunstani, cujus opera floret Anglia. Marino Papæ succ. Agapitus.

947. Nihil Antiquius Ecclesiæ, & Hispanis maximè, Conciliis pro reformatione collectis. Hoc anno Asturicense celebratur.

948. Orientis Imp. Constantinus cum Collega Romano rem fortiter gerit. Concilium Ingelheimii celebratur.

949. Inquietissimus Hugo Dux, Ludovicum Regem ad indigna cogit, ob id Anathemate percuss.

950. Totam sibi Italiam subjicit per vim Berengarius, mortuo nunc Lothario, cujus vidua opem Otthonis Imp. implorat.

951. Ottho, vocante etiam Pont. Berengarium vincit Papiam occupat, & Adelheidem viduam Reginam ducit conjugem.

952. Venire etiam Romam rogatus ab Alberico Urbis Principe impeditur, & Berengarium beneficiarium facit.

953. Exsatiata bellis Gallia quiescit, Rege & Hugone conciliatis Insurgit contra Imp. Luitoldus filius ope Conradi Ducis, quâ occasione Berengarius rursus deficit.

954. Defuncto Alberico, Octavianus, Ludovico Gall. Regi Lotharius, filii succedunt. S. Vdalricus Luitoldum patri reconciliat.

955. Crucem inter media tela præferente S. Ulrico, internecione Ungaros delet Ottho I. Imp. Obiit Agapitus Papa, succedente Ioanne Alberici filio (al. Octaviano) 18. annorũ adolescente.

956. Nomen æternitati consecrat grandibus meritis

S.Majolus Abb. Peste laborat Occidens. Ipse Ottho ope S.Viti mirè curatur.

957. Absente Dunstano laborat Anglia, eo revocato mox felicissima. Ottho de Sclavis, Luitoldus filius de Berengario triumphat, & paulò post moritur.

958. Hic annus funestissimus Italiæ, Berengario post mortem Luitoldi sacra & prophana miscente.

959. Malè de se meritum Eduinum Regem â damnationis æternæ sententia liberat S. Dunstanus. Russi â Monachis convertuntur.

960. A proprio filio & successore Romano, Constantinus Imp. veneno tollitur. Evocatur in Italiam à Pont. Ottho Imp.

961. In Italiam movet Imp. coronato prius filio Otthone II. Creta Insula profligatis Saracenis recipitur.

962. Pacificè Romam ingreditur & coronatur Ottho Imp. & ablata Ecclesiæ restituit. Claret Flodoardus Monachus.

963. Malam rem ausus Otho, quod Adalberto Papa colluderet, ipsum convocato Concilio deponit, subrogato Leone VIII. Romano Imp. mortuo, succedunt filii Basilius & Constant. contra quos Nicephorus Phocas Imp. salutatur.

964. Ablegat in Germaniam captum Berengarium Ottho Imp. & dum Roma abit, pulsô Leone, revocatur Ioannes, & paulò post moritur. Electum â Rom. Benedictum captâ Vrbe in exilium agit Ottho.

965. Imperatore digresso Adalbertus Berengarii filius Italiam invadit. Moritur exul Benedictus Papa & mox Leo intrusus, subrogato Ioanne XIII. Otthonis jussu.

966. Ni-

966. Nimium excandescens Ioannis Papæ capti à Rom. sorte Ottho Romam advolans graviter ulciscitur.

967. Evocatum in Italiam filium, Imperatorem coronari curat, cum Ravennati ipse Concilio interfuisset.

968. Vincit deniq; justa acie Adalbertum tyrannum Ottho, illo non multò post extincto. Saracenos item Calabriâ & Apuliâ ejicit.

969. Nicephorus Imp. sub nuptiarum prætextu Otthonem incautum opprimere volens opprimitur, ob cladem in Italia â suis occisus.

970. Ioannes Zimisca victoriâ de Saracenis insigni Imperium inchoat. Cizensis & Mersburg. Escopatuum initia celebrantur.

971. Scytharum, Rossorum, Bulgarorum, Turcarum 330. millium exercitum Zimisca profligat mox & Nicephori fratrem. Ottho Imp. Magdeburgum condit.

972. Iterum vincit Zimisca, Russis Bulgariâ ejectis Ioanni Donus, huic paulò post Benedictus VI. succedit. Obiit S. Ratherius Episc.

973. Vitâ decedit Ottho M. succedit Ottho filius. Adelheidis Imp. fit monialis.

974. Turpe iterum monstrum sedem Petri invadit Bonifacius VII. Benedicto Papa capto & strangulato.

975. Triumphatis Saracenis Zimisca Damascum veniens veneno tollitur, succedit Basilius & Constantinus Romani filii. Benedictus VII. ejecto Bonifacio creatur.

976. Engelmundus Abb. Kenemarios, S. Adalbertus mon. Wandalos convertit. Veremundus Leg. R. Saracenos vincit. Bardas invadit Imperium

977. Iterum Hispani Saracenos fundunt, Bardas ad hos fugiens in vincula conjicitur.

978. Ex improviso penè oppressus Ottho II. à Lothario, hunc in Gallias persequitur, in reditu mirè cum exercitu à S. Wolfgango per flumē traducitur, frustra tentante idipsum hoste.

979. Materâ & Bario expugnatis ope Saracenorum Basilius Imp. Apuliam & Calabriam recipit.

980. In Italiam contra Græcos properat Ottho Imp. pace cum Lothario facta. Ungaros convertit S. Adalbertus. S. Haraldus Daniæ Rex pro fide Christi occiditur.

981. Expugnandis Græcis intentus Imp. Carolum Lotharingum, multis donatis Urbibus, nova addens Insignia, sibi devincit. Bulgari Græcis infesti Orientem turbant.

982. Desertus ab Italis Ottho grandi clade à Græcis afficitur, & vix nando evadit, ac severè in desertores animadvertit.

983. Strenuè ulciscitur se Ottho, maria cruentans: inde Pallida mors Saracenorum dictus paulò post Romæ moritur. Obiit etiam S. Adalbert⁹

984. Imperator Ottho III. filius II. puer 13. ann. Benedicto succedit Ioan. XIV.

985. Liberatus metu Otthonis II. Bonifacius Invasor ex Oriente redit, & Ioanne PP. fame necato, paulò post & ipse moritur, duorum Pont. parricida. Subrogatur Ioannes XV.

986. Vitâ excedit Lotharius Gall. Rex, succedente Ludovico filio. Ingens terræ motus Orientem affligit.

987. Contemnens suos contemnitur Basilius, & Phocas à plerisq; salutatur Imp. Ludovico Gall. R. mortuo Hugo Capetus deligitur.

988. Obiit

988. Obiit miraculum illud Pontificum S Dunstan⁹. Carolus Lotharingus Regno fratris inhians à Capeto profligatur.

989. Novi in Italia motus, quos ut sopiret Theophania Imp. illic sedem figit. Basilius Phocam tyrannum opprimit & occidit.

990. Invadens Rhemos Lotharingus, paulo post à Capeto capitur, & Regnum ab illius familia, certè lineâ, omnino divellitur, cum sub eo Hæresis invaluisset: Omnia Regibus in Ecclesiam licere,

991. Manente, & moriente demum in carcere Carolo filiis ejus Ottho Imp. Lotharingiam servat. Tribunus Memus Saracenos vincit.

992. Arnulpho Rhemensi, in Conciliabulo quodam ejus Vrbis, dejecto, Rex & complices sacris interdicuntur.

993. Ingens Italiæ & Galliæ metus ob Vesuvii & Urbium incendia. Moritur S. Majolus Abb. nemini post SS. Apost. miraculis secundus.

994. Tyrannidem in Urbe invadit Crescentius, & Ioannem Papam ejicit, quem Capetus in Gallias benignè invitat.

995. Abbas Leo, vir sanctus, ex Urbe missus Rhemensi Concilio præsidet. Moritur Hugo Rex opt.

996. Rebus humanis valedicit Ioan. Papa, sufficitur Gregorius V. Corbejensis mon. qui paulò post summo patriæ Germaniæ bono & ornamento S.R.I. Electores primus instituit.

997. Gregorius Otthonem cognatum, & Imperium multis modis demeretur. S. Adalbert⁹ Boëm. Ungar. & Polon Apostolus Martyrio coronatur.

998. Ex

998. Ex Arabibus Saracenis insignem victoriã refert Rex Veremundus. Auctor Commemorationis Defunctorum S. Odilo æternùm meretur.

999. Terras deserit Gregorius V. succedit Sylvester II. & ipse Monachus, is magnis statim meritis se commendat orbi.

1000. Admonitu Numinis Sylvester, quam Polono destinaverat coronam, Stephano Vngaro mittit & regem renunciat.

1001. Tumultuantur iterum Romani Germanis infensi, occurrit Cæsar, & rebus compositis, intoxicatis veneno chyrothecis perit.

1002. Initio anni hujus vi veneni extinguitur Ottho & primus Electorum Votis solemnibus Imp. creatur S. Henricus Bojorum Dux. Bulgaros triumphat Basilius Orientis Augustus.

1003. Laus immortalis Sylvestri, primum sacræ militiæ classicum contra Saracenos cecinisse. Idem hoc anno moritur succedente Ioanne XVI. & non multò post Ioanne XVII.

1004. Enascitur Berengarii Hæresis â variis SS. Monachis confutata. S. Wilhelmus Abbas grandi merito Reges conciliat.

1005. Ducto in Italiam exercitu Henricus Arduinum domat Tyrannum, & Mediolani coronatur. Idem Tremoniense Concilium convocari curat, quo Ecclesiæ mirè consulitur.

1006. Iterum Concilium convocari Francofordiæ impetrat. Monachi Polonos convertunt. Pestis orbem vexat.

1007. Fulbertus ex Abb. Carnotensis Episc. pro libertate Ecclesiæ mirè pugnat. Fundatur ab Henrico Imp. Bamberg. Episcop.

1008. Coronatur Martyrio S. Bruno Lituanorum & Russo-

Russorum Apost. Decretorum volumen scribit Burcardus Wormat. Episc. Laubiensis mon. Canonistarum Phœbus appellatus.

1009. Apostolus Hunnorum & Ruthenorum S. Bonifacius ex mon. Gnesnensis Archiep. fit Martyr. Ioanni PP. succedit Sergius IV.

1010. Hoc iterum anno plures è Mon. Ord. Poloniam suo sanguine fœcundant. Normanni Frisiam populantur.

1011. Angliam vexat persecutio Danica, meretur de ipsis hostibus S. Elphegus ex mon. Ep. grandi peste eos liberans.

1012. E vitâ migrat Sergius PP. succedit Benedictus VIII. qui electus à Gregorio intruso, fugit ad Imp. Austriam beat sanguine suo S. Colomannus mon. ejus gentis Apostolus.

1013. Movet in Italiam Imp. & Arduinum ejicit. Idem pomum Imperiale à Pont. oblatum Cluniacensibus Mon. dono mittit.

1014. Testatur denuò suum in Monachos amorem Imp. & nunc Romæ coronatus Imp. coronam S. Odiloni Abbati destinat.

1015. Victus denuò à Cæsarianis Arduinus, cucullum amplectitur.

1016. Moritur sanctè Arduinus ex Rege Monachus, Basilius Imp. Apuliam & Calabriam firmat. Angli cum Danis sociantur.

1017. Ab Italis Saraceni hoc anno feliciter repelluntur. Manichæorum semina è Gallis ejicit Robertus Rex cognomento Pius.

1018. Victi tribus prælijs, à rebelli Melo Græci, quartò victores fiunt. Rudolphus Burgundus à suis pulsus, jussu Imp. restituitur.

1019. Quod Græci jam Romæ imminerent, Benedictus

ctus Papa Bambergæ Cæsari queritur, cui Bamberga ab eodem donatur. Basilius Imp. Bulgaros omninò subjicit.

1020. Sanctus Wolbodo ex Mon. Episcopus Cæsarem, & Coloniensem fœdè dissidentes conciliat, Capuæ Princeps ad Græcos deficit.

1021. Non jam Anglia contenti Dani, Scotiam invadunt, grandi clade profligati. S. Guido Avell. Mon. Musices Inventor claret.

1022. Evertit Græcos S. Hen. Imp. & desperatus à S. P. Benedicto curatur, Monachum se forè solemniter vovens.

1023. Robertum Gall. R. convenit Henricus, sanctus sanctum, & de pace & reformatione actum.

1024. Imperator moriens. Virginem conjugem Episcopis commendat, quæ quod maritus & ipse voluit, cucullum amplectitur. Benedicto mortuo Ioannes XX. subrogatur.

1025. Vivere desinit Basilius Or. Imp. Constantino fratre solo imperante. Guilelmus Aquit. ad Regnum Italiæ vocatus, fit Monachus.

1026. Quod soliti, iterum faciunt Longobardi, & Conrado novo Imperatori se opponunt, at profligantur.

1027. Ecclesiæ juribus confirmatis coronatus Conradus in Germaniam properat, quam Guelpho turbaverat. Obiit S. Romualdus Abbas.

1028 Reformat Ægyptum & solitudines S. Benedicti Monachis implet S. Bononius Abb. Morit. Fulbertus Epis. Carnot. profligator Hæresum.

1029. Imperio Orientis post Constantinum potitur Romanus. S. Anastasius ex Abbate Archiepiscopus, Ungaros plené convertit.

1030. Dum Conradus Jmp infestis armis S. Stephanum

num Regem petit, mirè avertitur. Pisani Africam invadunt & Regem Carthaginis capiunt, qui conversus & baptizatus dimittitur.

1031. Orientem DEI & DEIparæ cultu mirè accendit Rom. Imp. S. Wilhelmus Abb. Divion. reconciliatis filiis cum Rege ingens bellum consopit.

1032. Maximus ille Ungarorum Apostolus S. Gerardus Venetus claret. Moritur Rudolphus Burgundus, & Conrado Imp. Regnum legat.

1033. Moritur Robertus verè Pius Gall R. succedit Henricus I. filius, Conradus Imp. Odone ejecto Burgundiâ potitur.

1034. Orientem invadit Michael Paphlago, Romano strangulato, ipse à dæmone arripitur & vexatur, fratre Imperium curante.

1035. Commodo Orientis maximo, Ordo S. P. Benedicti novis incrementis per Arabiam & Ægyptũ augetur, à quo iñumeri à fame servantur.

1036. Totum Imperium obit Conradus Imp. ipse omnium causas audiens, ne ministris credere cogeretur.

1037. Ulciscitur rebelles in Italia Conradus, & consentiente Papa Episcopos aliquot ejicit, exercitum peste flagellante.

1038. Augustus salutatur & coronatur Romæ Conradus, mox Pandulphum Capuanum evertit. Moriuntur S. Stephanus Rex Vng. & doctissimus Avicenna. Saraceni Siciliâ pelluntur.

1039. Imperator moritur, succedit Henricus filius, qui suis humeris funus patris subit, & Bohemos compescit.

1040. Recrudescit bellum Bohemicum, infelix Cæsari. Dani Scotiam, Saraceni Siciliam tentant, utrique profligari.

1041. Coronatur mortuo patre Michaël Orient. Imp. Nortmanni Græcos omninò Apuliâ ejiciunt.

1042. Vngariam Petro Regi, Ouo Tyrannus eripit, zoës Augusta Constantinum Monomachum maritum eligit, qui Michaëli oculos eruit.

1043. Lucis quadam immensitate percellit orbem Cluniacense Monast. solum SS. millia simul semelq; educans. Henricus Petro R. Vngariam reddit.

1044. Turbat orbem scisma gravissimum cum *Sylvester* III. contra Benedictum eligeretur, hic alterum sede denuò pelleret, donec resignans legendi Gregorii VI. copiam faceret. Maniaces Dux conrra Monomachum Imp. in ipsa victoria occumbit.

1045. Visus non semel insolentiores victoriis Normannos compescere S. Benedictus. Casimirus è Monacho Rex Poloniæ bene meretur.

1046. Abdicat se sumo honore Gregorius VI ut periculum scismatis averteret. Eligitur Clemens II.

1047. In Germaniam cum Pont. revertitur Cæsar, & post Rom. alterum Concilium celebrat. Fit Martyr S. Gerardus Vngar. Apostolus.

1048. Ejecto Benedicto IX. qui jam tertium sedem invaserat, eligitur Damasus II. S. Odilo & Poppo Abb. moriuntur. Turcæ invalescunt.

1049. Mortuo Damaso succ. Leo IX. Tullēsis Mon. qui vix adito honore tria Concilia indicit.

1050. Leo IX. duo Concilia Romæ alterum Vercellis celebrat, quibus Berengarius damnatus est, sed & quartum Coyacense agitur.

1051. Iterum Concilium Romæ celebrat Leo. Nascitur Henricus IV. Imp.

1052. Henricus & Andreas Vngar. R. graviter collisi, oc-

ſi, occurrente Leone Papa conciliantur. S. Petrus Damiani novam Hæreſim profligat.

1053. In Normaños cum Copiis Cæſarianis movens S. Leo IX. capitur, ipſis hoſtibus ſummæ venerationi, â quibus impunè dimittitur.

1054. Naturæ debitum ſolvunt S. Leo IX Conſtantinus Imp. Orientis, & B. Hermannus Contractus. Græcos confundit S. Humbertus.

1055. Obtinent ægrè ab Imp. Gebhardum Eiſtettenſem Episc. Itali, quem Damaſum II. dicũt, Germanos jam æſtimantes. Mirè agnoſcit & dejicit Simoniacos Hildebrandus Cluniacẽſis

1056. Imperium Occidentale Henrico, & Orientale Theodora Auguſtis orbatur, illi Henricus filius, iſti Michaël VI. Stratioticus ſufficitur.

1057. Pontifex eligitur Victore mortuo Stephanus IX. Dux Lotharing. Mon. Caſin. Michaël Imp. Or. Iſaacio Comneno tyranno cedit.

1058. Vitâ excedit Stephanus IX. Mincio à nonnullis electo. Verum Nicolaus II. legitimè creatur. Saraceni Siciliam invadunt, Guiſcardus Apuliam. Obiit Caſimirus Poloniæ Rex, olim Monachus.

1059. Concilium Romæ cogitur, in quo Berengarius Hæreſim ejurat, viris ex Ord. Mon. ſanctiſſimis ipſum confutantibus.

1060. Reſignat Imperium æger Iſaacius, ſubſtituto Conſtantino XII. S. Lanfrancus Mon. Beccen. Author eſt Theologiæ ſcholaſticæ.

1061. Excedit vitâ Nicolaus Pont. tyrannis quibusdam electionem ad Imp. deferentibus. Hic Cadaloum contra Alexandrum II. legitimè electum obtrudit, & Honorium II. appellat, inde tanta turbatio orbis.

1062.

1062. Profligatur à Godefrido Duce Cadalous, cum urbem repente tentaret. Concilio Osboriensi efficit S. Damianus, ut omnes Cadaloum damnarent.

1063. Insigni merito, idem efficit in Concilio Lateran. ut Collegiatarum Clerici in commune viverent, Canonici Ord. Restitutor habitus.

1064. Normanniæ Dux Wilhelmus fit Angliæ Rex, Damianus persuadet Imperatori, ut de tollēdo schismate ageret. Cadalous Concilio Mantuano damnatur, Pœnitens ante mortem absolvitur.

1065. Merito immortali Hæreses varias opprimit idem Damianus. Alexander II. contra incestuosos duo Concilia convocat.

1066. Occisis competitoribus Regno Angl. potitur Guilelmus. S. Benno ex mon. Episc. Wandalòs convertit. Bela Ungar. Rex ad Apostasiam sollicitatus dignè ulciscitur.

1067. Augustus Orientis Constantinus Ducas moritur, succedentibus filiis cum Eudocia matre. Turcæ Capadociam populantur.

1068. Triumpho de Turcis auspicatur Imperium Romanus Diogenes, maritus ab Eudocia expetitus. Floret Congregatio Columbina.

1069. Iterum de Turcis triumphat Romanus. Normanni Græcos, Calabriâ & Apuliâ exuunt. S. Damianus Berthæ Imp. repudium impedit.

1070. Vincit rursum Turcas Romanus. Guilhelmus Angl. Rex rebelles domat Genuenses & Pisani graviter colliduntur.

1071. Nunc victꝰ à Turcis Romanus captusq; mox dimissus exoculatur jussu Michaëlis Ducæ, filii.

1072. In Oriente res promovent Turcæ. Guilelmus Anglus Scotos bello petit, fortiter repulsus.
1073. Moritur Alexander Papa, mirè omnium consensu acclamante populo: Hildebrandum S. Petrus elegit, cui mox Gregorii VII. nomen imponitur. Fuit is Prior Cluniacensis.
1074. Urbem & orbem demeretur Gregorius, & bellum in Saracenos parat. Ecclesiæ libertati consulens offendit Imp. Simoniam maximè profligans.
1075. Nil magis cordi Gregorio quam reformare Ecclesiam, ipse à Cincio Vrbis præfecto captus. Martyrum auctus merito, à pop. eripitur.
1076. Ob varia scelera citatus Imp. Conciliabulum pro dejiciendo Gregorio celebrans excom̃unicatur, Germani alium Imp. eligere parant.
1077. Bellum & exauctorationem metuens Imp. nudis pedibus absolvi petit, & absolvitur, mox ad vomitum reversus.
1078. Electus superiore anno, inconsulto Gregorio Rudolphus Rhinfeldensis confirmari petit, celebrato ob idipsum Romæ Concilio.
1079. Nemo satis miretur constantiam, vigilantiam & labores Gregorii, iterum nunc duobus Cõciliis celebratis, conversis infidelib9, oppressis Schismaticis, Regibus castigatis &c.
1080. Motus obstinatione Henrici Gregorius, Rudolphum confirmat, qui victus ab Henrico, ex vulnere moritur. Guiscardus fit amicus Ecclesiæ.
1081. Opponit se eodem tempore Orientis & Occ. Impp. Gregorius, missoq; contra illum Guiscardo Duce, memorabilem refert victoriam.
1082. Denuò Urbem obsidet, priore anno tentatam Henri-

Henricus Imp. cujus incendium prodigiosè restinguit Gregorius.

1083. Ad castrum S. Angeli se recipit Pont. Vrbe Leonina jam expugnata, & imperterritus Anathema vibrat in Imp.

1084. Etiam antiquam Vrbem expugnat auro, non armis Henricus, quem Guiscardus Dux superveniens turpiter ejicit.

1085. Roberto Guiscardo, & Gregorio VII. supremus hic annus, huic Victor III. Mon. Casin sufficitur, toto hoc anno reluctans. Gregorius à morte miris gloriosus, incorruptissimus corpore, ut olim animo.

1086. Inaudito exemplo per vim nunc inauguratur Victor, qui abjiciens insignia Pontif. ad Monasterium suum revertitur.

1087. Victor lachrymis omnium & periculo Ecclesiæ motus acquiescit, & ejecto Antipapa, victis prodigiosè Saracenis, veneno tollitur.

1088. Renũciatur communi omnium Voto Pontifex B. Vrbanus II. Cluniacensis Monachus, & desperatus ope S. ene dicti convalescit.

1089. Ejicitur denuò Vrbe Clemens Antipapa, & cogitur abdicare. Meretur mirè de Ecclesia S. Gebhardus Episcopus Constantiensis

1090. Sanctus Thiemo ex mon. Hirsaug. Archiepiscopus Salisburg. velut alter Athanasius exagitatur. Vrbanus Tolosan & Melfit. Concilia indicit.

1091. Numerus ingens Principum, turbatis his temporibus cucullum amplectitur. Romani. Guibertum recipiunt. Vrbanus Conc. Beneventi cogit.

1092. Imperator cum Guelphone & Mathilde diu as-

diu armis contendens, desperans denique illusus abit.

1093. Insigniter meretur Vrbanus Concilio Trojæ celebrato. Vlmæ Suevorum decernunt Principes, Vrbano parendum.

1094. Vrbanus Ostionense in Gallia Concilium indicit, alterum Constantiæ ad Rhenum B. Gebhardus, præcipua Ecclesiæ columna celebrat.

1095. Concilia Placentinum & Claromontanum habentur; S. Anselmus ex mon. Pont. Sabellianismum profligat.

1096. Rem Christianam mirè promovet B. Vrb. Bullę Cruciatæ primus author, 300000. contra Saracenos conscriptis. Idem nunc Officium B. M. V. à Monachis usurpatum, Clero universo præscribit.

1097. Anselmus Barensi Concilio interveniens mirè Græcos triumphat. Vincit item Sacer exercitus, 50. millibus Turcarum occisis.

1098. Laborat in evertendo Guiberto Vrbanus & Vrbe pellit. Nostri iterum de Turcis triumphant. Pergit mereri S. Anselmus.

1099. Palestinâ & Hierosolymis nostri potiuntur. Moritur B. Vrbanus, cui statim Paschalis II. sufficitur, & ipse mon. Clun.

1100. Moritur miserè Guilbertus, post quem tres alios successivè intrudit Henricus. Moritur Balduinus I. Rex Ierosolym.

1101. Expeditionem alteram in Turcas parat Paschalis, successus plurimum impediente Alexio Imp.

1102. Xenodochia, Hospitalia, Scholas, in tot à se conversis provinciis primi excitant Benedictini. Concilium Rom. celebratur. 1103.

1103. Equestris S. Ioan. Bapt. Ordo instituitur à S. Petro Abb. Cavensi. S. Ottho Episcopus Bamberg. & rursum S Anselmus merentur.

1104. Mirificè prosunt orbi Cluniacenses, in Persia, Armenia & ipsa Æthyopia mirè multiplicati. Trecense Concilium cogitur.

1105. Victoriam insignem refert è Saracenis Balduinus Rex Ierosolym. A proprio filio exauctoratur Henricus Imp.

1106. Consumptus mœrore moritur Henricus totos quinque annos sepulturâ carens ob excommunicationem.

1107. In Italia Tyrannorum vim opprimit Paschalis II. & Concilium Trecas. indicit.

1108. Feliciter comprimit Principum Romanorum insolentiam Pontifex. Concilio Londoniensi lis finitur de Infestituris.

1109. Illustrissima duo Ecclesiæ Sydera occumbunt, SS Anselmus cantuar. ex mon. Becc. Archiep. & Hugo Abb. Cluniac.

1110. Renunciat nunc etiam Imp. Investiturarum juri, sæpius deinceps retractare conatus.

1111. Investituras reposcente Imp. recusans Paschalis impiè capitur, donec suadentibus Cardinalibus annueret.

1112. Mitra & manto rejectis in Concilio Rom. Paschalis se abdicat, ob concessas Investituras. Rescindunt concessa Patres, & Paschalem Pontificem resalutant.

1113. Saxones & Palatinum triumphat Henricus Imp. Victo in Oriente Balduino, plures Monachi fiunt Mart. Concilium Beneventi.

1114. Iterum Concilium Caperani cogit Paschalis, & mox aliud Bellovaci, quo Henricus V. Imp: excommunicatur.

1115. Trojæ Concilium cogitur. Moritur Mathildis Dotatrix Ecclesiæ. Lotharius Saxo Cæsarem vincit, cæsis utrinq; 45. millibus. Gravis Romæ tumultus consopitur.

1116. Nihil antiquius Cæsari, quam simulare, ergo pacem flagitans eluditur. Anglo affini adfuturus contra Gallum, prohibetur à Principib9.

1117. Ad supera emigrat S. Benno Episc. grandibus prodigiis Schismaticos & Cæs. confundens & terrens.

1118. Redintegratur bellum in Gallia ab Anglo. Moriuntur Paschalis II. & Alexius Or. Imp. Illi Gelasius II. Casin. huic Calo-Ioannes succedunt.

1119 Excedit è vitâ Gelasius II. succ. Callist9 II. Cluniac. Monachus. Galli ab Anglo profligantur.

1120. Pacis fœdera ineunt Gallus & Anglus. Occurrente Romam Callisto Burdinus Antipapa fugit.

1121. Oppugnat Sutrii Burdinum, captumq; Cœnobio includit Callistus, sed & Cincium domat.

1122. Emollitur denique cor Imp. Wormatiensi Concilio, & ille Investituris renunciat, pace Ecclesiæ concessa.

1123. Rebus afflictis Orientis. capto Rege Ierosolî adsunt Veneti & hostem vincunt. Scythas triumphat Calo-Ioannes.

1124. Insigni strage repellitur à Gallis Henricus Imp. cum socero Anglo adesset. Redemptus à Turcis Balduinus bellum restaurat.

1125. Mortuo fine prioris anni Callisto, Honorius II. & Cælestinus II. à diversis eliguntur, resignat uterq; Honorius denuò eligitur. Moritur Henricus V. succ. Lotharius. Balduinus R. Turcas superat. 1126. Ex-

1126. Expugnat welphonis ope rebelles Vrbes Lotharius. Petrus Abb. Cluniac. Petrobussianam & S. Norbertus Tanchelini Hæresim opprimunt. Cluniacenses orbem demerentur.

1127. Nihil Illustrius Orbis Doctore Mellifluo Bernardo nunc habet. S. Norbertus creatur. Magdeburg. Episc.

1128. Insurgit contra Lotharium Conradus Franconiæ Dux, cujus tyrannidem execratur Honorius Papa.

1129. Mediolani agente Conrado, Lotharius Germaniam plene subjicit. Rupertus Abb. Tuitii DEI paræ charus floret.

1130. Obiit Honorius II. succedit Innocentius II. Abb. S. Nicolai, contra quem Anacletus II. à nonnullis eligitur.

1131. Honorificè in Galliis ab exc. excipitur Innocentius, & Consilio Rhemensi damnatur Anacletus. Repetens Investituras Lotharius, optimus alioquin Imp. à S. Bernardo deterretur.

1132. Noxium Ecclesiæ schisma tollere plurimum laborat Lotharius, quo cum solemni apud Roncalias Conventu colloquitur Innocentius.

1133. Innocentium sedi restituit Lotharius, & coronatur. Armoricam Hæresi purgat Hugo ex mon. Clun. Rothomag. Archiepiscopus.

1134. Schismati tollendo Concilium Pisas indicit Innocentius. Lotharius Germaniæ tumultus consopit.

1135. Vitâ excedit S. Norbertus Institutor Præmonstratensium. Mediolanum schismate liberat S. Bernardus.

1136. Iuratissimum Innocentii hostem Wilhelmum Aquit. D. mirè convertit S. Bernardus. Lotharius Lombardiam plenè subigit.

1137.

1137. Sugerius Abb. alter Salomon habitus Gallias legibus reformat. Innocentius ope Imp. & Welphonis Rogerium tyrannum & Anacletum antipontificem triumphat.

1138. Pertitissimus Anacletus moritur, sufficitur operâ Rogerij Victor, quem S. Bernardus convertit. Mortuo Lothario Conradus subrogatur.

1139. Imperator ex tyranno Conradus à Guelphis bello petitur. Innocentius captus à Rogerio mirè honoratus ipsum Siciliæ Regem creat; Arnaldistarum Hæresis Concilio Rom. opprimitur.

1140. Æterno merito Petrus Ven. Abailardum Hæresiarcham convertit, quem frustrà lucrari S. Bern. laboraverat. Fervet bellum Germ.

1141. Innocentius Italiæ motus componit. S. Vicelinus Mon. Wandalos & Sclavos cõvertit. Carmelitarum origo.

1142. Toti in componendis Innocentio, & Gall. R. sunt SS. Petrus Ven. & Bernardus Abbates, & æternùm merentur.

1143. Ad superos migrat B. Innocentius II. succedit Cælestinus II. Moritur & Calo-Joannes Or. Imp. cui Manuel Comnenus filius succedit.

1144. Renunciatur Papa post Cælest. Lucius II. Christiani jam penè oppressi Arabes vincunt ope prodigiosa S. Crucis.

1145. Graviter Afflictus ab Arnoldistis Lucius moritur mœrore an morbo, succedit Eugenius III. qui Orienti succurrit & Romanos compescit.

1146. Suscipitur expeditio in Orientem à Conrado Cæs. & Guelphone, sed & alia contra Boreales Ethnicos.

1147. Exortas novas Hæreses opprimit. S. Bernard. Græcorum perfidiâ variè pereunt nostri. Rogerius Thebis & Corintho captis aliisque locis subactis revertitur.

1148. Scalabim vincit Alphonsus R. Portugalliæ. Cōcilio Rhemensi variæ Hæreses opprimuntur.

1149. Veneti Istriæ & Dalmatiæ aliquot Urbes expugnant. Conradus Imp. & Rex Gall. revertuntur. Gratianus mon. Iuris Phæbus, & Magister Sententiarum clarent.

1150. Imperatorem Orient. & Rogerium conciliat, atq; Opus Gratiani nunc confirmat Eugenius.

1151. Splendor ille Galliarum Sugerius Abb. S. Dion. extinguitur. Viri Principes plurimum cucullum amplectuntur.

1152. Profecturus in Italiam moritur Conradus Imp. succedit Fridericus ex fratre nepos, tāto promptius electus, quod ex matre Guelpha esset.

1153. Immortalibus adjungitur B. Eugen. III. ut & Bernardus Doctor mellifluus. Illi substituitur Anastasius IV. Abb. S. Rufi.

1154. Dum Græcus sua fide agere pergit, Wilhelmus Rogerius filius Manuelis exercitum profligat. Anastasio succ. Adrian. IV. Moritur S. Vicelinus.

1155. Orbis Urbisque pestem Arnaldum Hæresiarcham captum exuri jubet Adrianus, & Fridericum I. coronat. Wilhelmum verò Siculum compescit.

1156. Utilissimas Ecclesiæ cōditiones respuens Pont. nunc obsessus à Wilhelmo R. inquissimas admittit. Nostri in Oriente cæduntur.

1157. Quod iniquis correptionem ferret Frid. lencyclicis litteris à solo DEO collatum sibi Regnum jactat. Ordo de Calatrava instituitur.

1158. Terribilis Italiæ imminet Frid. Imp. & plurimas urbes expugnat, atque ad Roncalias Conventum celebrat.

1159. Extincto Adriano Alexander III. creatur, contra quem à 3. Cardinalibus Victor IV. eligitur, & à Friderico adoratur. Deficit Lombardia.

1160. Schisma gravissimum fovet Frid. Imp. quem Concilio Anagniensi cum idolo suo Alexander excommunicat.

1161. Exitiosissimum bellũ avertit. S Petrus è mon. Tarentasiensis Archiep. Regibus Gall. & Angl. graviter collisis. Henric. Leo è familia Guelph. victis gentibus fidem Christi propagat.

1162. Decussatim aratro proscindit captum Mediolanum Cæsar, fugiente in Gallias Pont. S. Hildegardis Catharos hær. opprimit.

1163. Ordinatis Italiæ & Germaniæ rebus, motus Polonicos comprimit Fridericus. Turonis Concilium celebratur.

1164. Victore mortuo eligitur ab anticardin. Paschalis III. probante Friderico; à quo rursum Itali deficiunt.

1165. Quod Romani instantius urgerent, Romam redit Alexander. Moritur magna illa Prophetissa S Elisabeth Abb. Schönaugiæ.

1166. Illaturus bellum Pontifici Imperator, præmissis copiis, aliquot loca occupat & ipse fine anni consequitur.

1167. Negotium facessunt Friderico Itali, graviter offensi quot latius omnia vastaret, conjurantes de bello communibus armis gerendo.

1168. Magnis & variis cladibus amisso exercitu redit in Germaniam Jmp. Welpho & Frid. Palat. insignem expeditionem sacram parant.

1169. Obijt Paschalis Antipapa cui Callistus III. sufficitur. Gall. & Angl. Reges denuò colliduntur.

1170. Nobili Martyrio pro libertate Eccl. occumbit Thomas Cantuar. Itali adversum Cæs. se communiunt. Gallus Anglusque reconciliantur.

1171. Insignis ille Schismatis profligator S. Petrus Tharenrasiensis Archiep. moritur Hibernia Anglum, Regem agnoscit.

1172. Solemni juramento de nece S. Thomæ se purgat Angl. R. pœnitens nihilominus publicè absolvitur. Humiliati instituti.

1173. Vincit Græcos in oculis Manuelis Imp. & confundit Henricus ex mon. Brunsuic. Lubecensis Episc. S. Thomas Cant. canonizatur.

1174. Exerit denuò arma Fridericus, & Italiam premit; Angliæ motibus afflictissimus Rex, dum S. Thomæ fit supplex mirè triumphat.

1175. Memorabili clade ab Alexandria repellitur Fridericus, S. Petro apparente S. Hildegardis supra Delphicum Oraculum consulitur.

1176. Suorum iratus clade Imp. prope Lignanum totis viribus congressus vincitur, ipse penè occumbens, de pace dein agit. Victus è Turcis Manuel Or. Jmp. mox vincit. Albigensium initia.

1177. Utrinque demum pax sancita inter Pont. & Cæs. absque tamen figmento calcati à Pont. Cæsaris, Callisto Antipapa sponte resignante.

1178 Exerit vires & virus magis magisque pestilentissima Albigensium hæresis. Concilium Generale indicitur.

1179. Damnatur in Concilio Rom. Albigensium hæresis, & illata per longum schisma, vastitas curatur.

1180. Succedit mortuo Manueli Alexius puer sub Tutela matris, & Ludovic. Gall. R. Philippus filius.

1181. Vitâ excedunt S. Hildegardis Abb. & Alexander III. huic Lucius III: sufficitur. Andronicus alter Sejanus, fit paulò post tyrannus.

1182. Transeunt sponte ad Ecclesiæ gremium Maronitæ, Orientis populi, & Latinis contra Græcos adsunt.

1183. Constantiensis Pax notissima ICtis Constantiæ ad Rhenum sancitur Cæsarem inter & Longobardos. Andronicus, ne sola regnandi libidine Sejano par esset, fit etiam crudelitate, & Alexium Imp. innocentem puerum é medio tollit.

1184. Inqueti suo morte Romani, coacto superiore anno Lucio Urbe excedere nunc gravius tumultuantur. Ipse Cæsarem Veronæ adit.

1185. Dignam impietate mercedem nactus Andronicus trucidatur à pop. capessente Imperium Isaacio Angelo Lucio succedit Urbanus III.

1186. Ecclesiæ denuò rebellis & Legata Mathildis affectans, Fridericus Imp. cum Urbano colliditur.

1187. Nuncio de expugnatâ Jerosolymâ accepto mœrore moritur Urbanus, succedit Gregorius VIII. vir sanctus 2. tantum menses superstes.

1188. Eligitur Clemens III. qui Cæsarem, & 3. Reges Gall. Angl. & Siciliæ cruce signat. Verum mortuo Siculo Tancredus Regnum invadit.

1189. Bellum sacrum suscipit Imp cum 150. millibus, Gallo & Anglo ob privata odia tardantibus. Interim bellum Siculum oritur.

1190. Imperator lavans in Armenia, in amne quodam mergitur nunquam repertus, Oriente æque ac Occidente complorante.

1191. Richardus Angl. & Philippus Gall. RR. in Oriente nostris junguntur. Clementi succedit Cælestinus III. qui Henricum VI. Jmp. consecrat.

1192. Agente Cælestino Clementiam conjugem recipit Henricus Jmp: superiore anno captam à Tancredo: hic moritur.

1193. Richardum R. ex Oriente reducem capit Leopoldus Austrius. Henricus contra Tancredi filium movet. Obiit S. Amatus Nuscensis.

1194. Imperator Siciliam subigit, solutus in Angliam redit Richardus R. Moritur Saladinus Orientis domitor.

1195. Mancipat carceri Sibyllam R. & Wilhelmum puerum oculis orbat præter fidem datam Imperator, & bona Ecclesiæ invadens excommunicatur. Alexius Isaacium filium exoculat.

1196. Exempla crudelitatis fœdissima edit in Siculos Imp. Gallus & Anglus sæpé confligunt. Alphõsus R. Leg. Saracenis confœderatur.

1197. Decernitur ob id bellum in Alphonsum, & geritur feliciter à Castellæ & Arag. Regi. Moritur. Henricus Imp. Ordo Redempt. Capt. instituitur.

1198. Audita Henrici Imp. morte, pleriq; in Oriente Principes dilabuntur. Philipp. Henrici filius & Ottho IV. Guelphus diversis studiis eliguntur.

1199. Invadit Siciliam Marcoaldus Dux, quem Innocentius cœpto avocat; & Gallum insuper Anglumque reconciliat.

1200. Laborat gravi bello Germania Otthone & Philippo contendentibus de rerum summa. In Oriente Ibaucus Tyrannus opprimitur.

1201. Isacius Alexij filius ad Venetos confugit, vacante aliquot annis Orientis Imperio, quærens

opem

opem contra patruum tyrannum. Fervet Germania.
1202. Bello Orientem omnem turbant Tartari, nunc primùm cogniti. Gallus Anglo diem dicens, non comparentem damnat. Philippus Ecclesiæ bona usurpans excommunicatur.
1203. Alexius puer, captâ à nostris Constantinopoli creatur Imp. Fervent bello Germania, Gallia, & Anglia.
1204. Rem acriter pro se quisque gerunt Philippus & Ottho. Alexium strangulat Myrtilus. nostri Oriente & Urbe occupatis Balduinum Imp. creant.
1205. Insidijs Bulgar. capitur Balduinus, pro quo Henricus frater imperat. Gallus Anglum multis provincijs exuit. Bellum Albigense incipit.
1206. Mactato in carcere Balduino Henricus coronatur. Philippus prælio vincit Otthonem IV
1207. Triumphat de Lascari Orientis Imp. & pacem concedit. Philippus & Ottho conciliantur, illo huic filiam dante cum jure successionis.
1208. Ex Albigensibus multos triumphos referunt nostri, Cisterciensium maximè precibus. Philippo occiso succedit Ottho IV.
1209. Suscepto Romæ diademate Ottho & ipse bona Ecclesiæ appetit Moritur S. Guilelmus ex mon. Archiep. Rothmag. Patronus Franciæ.
1210. Innocentius Otthonem etiam Neapolim invadentem excommunicat. Fervet bellum Albig. Moritur S. Martinus Seguntinus ex mon. Episc.
1211. Turbatissimum Imperium, Otthone Imp. Fridericum II. contra se electum armis persequente.

1212. Novus confœderatorum in Hispan. exercitus, Maurorum ad 200000. profligat, cæsi item prodigiosè in Galliâ Albigenses.

1213. Extendunt se ulterius Tartari, & Ruthenis grandi clade affectis nostros plurimum terrent. Ab Otthone plerique deficiunt.

1214. Triumphant de Otthone Philippus Gall. Rex, & de Albigensibus Simon Com. Montfortius.

1215. Orbi Christiano plurimum consulit Innocentius, celebrato Concilio Rom. 70. Archiepisc. & 412. Episc. actumque denuò de bello sacro.

1216. Petrus Antisiodorensis, mortuo Henrico Flandro fit Jmp. Orient. Obiit Innocentius è Purgatorio à S. Lutgarde liberatus, succ, Honorius.

1217. Insignis rursum Christianorum exercitus in Orientem mittitur. Franciscan. Ordo confirmatur.

1218. Non tam fortunæ quam pœnitentiæ exemplar Ottho Jmp. sanctè moritur. Petrus Orientis Jmp. Romæ coronatur, in reditu invitatus à Lascari perfidè occiditur.

1219. Marito occiso, Joanna vidua biennium Orienti imperat. Fridericus Jmp. coronatur, mox quæ alij ausus, excommunicatur.

1220. Orientis Jmp. salutatur Robertus Petri filius. Frisia tota aquis mergitur, desideratis hominum centum millibus.

1221. Molitur multa in Pont. Fridericus. Nostri in Oriente circumventi pacisci indigna coguntur.

1222. Vitâ excedit Thodorus Lascaris Imperatoris, nomen in Asia minore usurpans. Joannes Brennus Hierosolymorum Rex Fridericum Jmp. Papæ re conciliat.

1223. Novis in Oriente motibus etiam Latinorum res atteruntur. Moritur Philippus Gall. Rex, succedit Ludovicus filius.

1224. Anglus Gallusque confligunt, ille profligatur, Ipso anno arctissimo fœdere *Fraternum* nomen Francis cum Germanis commune, & antiquissimum renovatur.

1225. Movent denuò in Gallias Angli, sed nullo fructu. Albigenses Hæretici iterum prodigiosè profligantur.

1226. Emigrat ad supera Seraphicus Francisc. Mortuo Ludov. VIII. Gall. Regi succedit S. Ludovicus filius. Prussia Teutonicis donatur.

1227. Regis tutelam dum plures ambiunt, Gallia turbatur. Honorio succedit Gregorius IX. vir sanctus, qui Fridericum sacris interdicit.

1228. Absolutionis spe ducit exercitum in Orientem Imperator. Albigenses evertuntur. S. Lutgardis jubetur DEI iram ab orbe avertere.

1229. Roberto Imp. succedit Balduinus puer, qui Joannem Brennum Cæsarem creat. Fridericus Imp. Hierosolymam recipit, sed turpi cum Turcis fœdere inito.

1230. Occurrit in Italiam Imp. & absolvi rogat, interim factiones Gibellinam & Guelphicam concitat. Hispani Mauros vincunt.

1231. Deserunt hanc vitam varij SS Fulco Rhemensis Archiep. Elisabeth. Thuring. Landgravia & Antonius de Padua.

1232. Alterâ vice iram DEI ab orbe avertere jubetur S. Lutgardis. Conciliat Imp. & Papam S. Ludovicus Gall. Rex.

1233. Evellendis factionibus omnem operam impen-

pendit Gregorius Pont. Fridericus Imp. in re-belles Siculos grassatur.

1234. Rex Henricus à patre deficit, contra quem Fridericus arma parat. Ezelinus nomine Imp. Italiam vexat monstrum Tyranni.

1235. Exauctorato in Comitiis Ratispon. Henrico filio Conradum Regem creat Fridericus. ille supplex incarceratur.

1236. Coactus Germaniæ motibus Imp. *Italia* abiens Styriam & Viennam Austriæ subigit. Constantinopolim frustra obsident Græci.

1237. Sedatis Germaniæ tumultibus Italiæ imminet Fridericus, & cruentissimo prælio Mediolano potitur.

1238. Occupatur cum Ezelino suo Fridericus bello Longobardico. Balduinus Rex ipse opem sollicitat & affert Coronam spineam regium verè donum S. Ludovico Gall. Regi.

1239. Navarræ Rex opem nostris laturus in Orientem contendit. Fridericus à Papa exauctoratur, à quo deficiunt Principes.

1240. Germania & Italia bello tremunt. Austrius receptâ armis Vienna mox Cæsari conciliatur. Itali rem suam promovent.

1241. Ad superos migrat B. Greg IX. succ. Cælest. IV. qui tantum dies 18. præfuit, sequente interregno. S. Lutgardis Abbatissa precibus Tartaros ab Imperio Rom. averti impetrat.

1242. Movet contra Rom. Imp. sed Cardinalium precibus avertitur. Tartari etsi Victores Poloniam deserunt plurimis amissis.

1243. Avertit & ab Ungaria Tartaros Luitgardis. Post longam sedis vacationem eligitur Pont. Innocentius IV. mon.

1244. Innocentius ad Concilium Lugdun. Imperatorem citat. Chorasmiani pulsi a Tartaris Jerusalem occupant.

1245. Triumphans ante Victoriam Frid. Imp. castris exuitur à Parmensibus & à Concilio exauctoratur. Ibidem Innocentius Papa primùm assignat Cardinalibus rubeum Galerum.

1246. Apparatum Decretalibus adjicit Innocentius. Henricus Landgrav. contra Frid. Imp. electus Conrado victo, in obsidione Ulmæ cadit.

1247. Rebus Regni compositis S. Ludovicus bellum sacrum parat. Chorasmiani victi & deleti à Christianis.

1248. Guilelmus Hollandus contra Frid. eligitur. S. Ludovicus in Orientem solvit. Mauri ab Hispanis triumphantur.

1249. In Italia varia fortuna pugnatur; Ezius Friderici filius capitur, ejusque frater cadit. S. Ludovicus Damiatam expugnat.

1250. Extinguitur Sacrilegus Imp. à Manfredo filio, ut volunt, suffocatus. S. Ludovicus capitur, & pactus decennii inducias dimittitur.

1251 Moturus in Guilelmum Conradus, periculis Italiæ revocatur, & Neapolim expugnat. Papa in Italiam revertitur.

1252. Itali magis magisque contra Conradum uniuntur. Ezelinus mirè sævit. Ordo Servitarum instituitur.

1253. Emergunt magis magisque quotidiè factionis Guelphicæ Itali. In Gallia Collegium Sarbonicum conditur à S. Ludovico.

1254. Defungitur Innocentius alter Francisc. & Dominicanorum Fundator habitus, succedit Alexander IV. Perit veneno Conradus Rex.

1255. Manfredus Pontificios profligat, & spargens rumorem de Conradi pueri morte Sicilium invadit, ac diris devovetur.

1256. Ezelino sacrum bellum infert Pont. & aliquot Urbes recipit. Tartari Mesopotamiâ potiuntur

1257. Studijs diversis Germani Richardum Anglum & Alphonsum Castellæ Regem, Augustos salutant.

1258. Subigunt plenè Persiam Tartari. Lascaris filio datur Tutor Mich. Paleologus, qui Michaelem Thessalum tyrannum profligat.

1259. Invadit & expugnat Constantinopolim Michael Paleologus. Tartari Syriam subjugant.

1260. Confæderati vincunt Ezelinum, qui ex vulnere moritur. Tartari Poloniam infestant. Monachi pl. fiunt Martyres.

1261. Innocentius dum minus succedit bellum sacrum, mœrore moritur, succedente Urban. IV.

1262. Ditionem Pontificiam infestat Manfredus ope Saracenorum, in quem bellum sacrum parat Urbanus.

1263. In Germania studio partium res inquietæ. Constantinus Bulgar. Rex Paleologi exercitum in Thracia profligat.

1264. Denuò nostri in Palesthina armis tentantur, cui imminet Ægypti Sultanus Festum Corp. Christi instituit Urbanus, & paulo post moritur.

1265. Succedit Clemens IV. qui Carolum Ludovici Regis fratrem contra Manfredum evocat. Hispani Mauros vincunt.

1266. Accitus Romam Carolus R. Sicil. & Hierosol. coronatur, à quo mox victus Manfredus in acie cadit.

1267. In Italiam vocatur Conradinus à Gibellinis, ad quem mox plurimi deficiunt.

1268. Ludovic. IX. Gall. Rx. sanctissimus, Concesso iinis Investiturarum Diploma lacerat, sibi satis curæ in administrando Regno dictitans. Conradinus Siciliâ potitur. Moritur Clemens.

1269. Angli, Franci, Aragones in Orientem movent. Conradinus victus, in fuga captus decollatur. Causa Clementi mortuo falsè datur.

1270. Expeditione in Africam suscepta S. Ludovicus in obsidione Tuneti peste moritur.

1271. Mense Septembri, post longam sedis vacationem Gregorius X. eligitur. Guilelmus Durandus claret.

1272. Inter Venetos Liguresque pacem promovet Pontifex. Tumultuatur contra Alphonsum Hispania, at consopitur.

1273. Nimium invalescentibus per German. malis, Gregorius eligit Imp. jubet. Electus Rudolph' Habspurgius Papam Losannæ convenit.

1274. Ipse Gregorius Concilio Lugdunensi præsidet ubi 500. Episcopi convenere. Obijt S. Thomas Aquinas Sylvestrini instituuntur.

1275 Multis contra Rudolphum Imp. insurgentibus, Comitia Augustæ coguntur, & illi hostes declarantur.

1276. Decedunt uno anno Gregorius X. Innocentius V. & Adrianus V. succedente Ioanne XX. sive XXI. Hostes vincit Rudolphus.

1277. Orientis varia loca Barbari occupant. Rudolphus Imp. Bohemum triumphat. Moritur Ioannes Papa, succedit Nicolaus III.

1278. Vincitur denuò Otthocarus Boëm Rex, & ipse in acie occumbit.

1279. Quod nec sacris nunc abstineret Carolus R. Sicil. Numinis gravem indignationem concitat.

1280. Moritur Nicolaus Papa, sede vacante sex circiter menses.

1281. Insigni plausu Ecclesiæ Mart. II. creatur. Vesperæ Siculæ ad condictum Vesperarum signum cæsis in universa Sicilia Gallis.

1282. Regnum Siculum invadit Petrus R. Arag. & Pontificem demeretur. Tartari & Turcæ rem suam promovent.

1283. Excedit è vitâ Carolus Ex Rex Sicil. & Michael Orient. Imp. huic Andronicus succedit Pontifex Carolum Valesium Regem designat.

1284. Christianæ fidei desertor Tangador Tartarus Persarum Rex ab Argone vitâ & Regno exuitur.

1285. Insignem de Petro Aragonio victoriam refert Philippus Francus. Martino succedit Honorius IV. Bohemus sex Electoribus septimus additur.

1286. Datâ Rudolpho Imp. pecuniâ libertatem redimunt Urbes Italiæ. Wirtenbergius rebellis ab Jmp. triumphatur.

1287. Iterum vacat sedes Petri novem menses Honorio mortuo. Thuringiæ Principes colliduntur & bello certant.

1288. Divina illa Gertrudis Abb. orbe mirè prodest, & iram Numinis sæpè avertit. Nicolaus IV. eligitur.

1289. Victricia in Oriente signa promovet Sultanus Ægyptius. Carolus Claudius à Nicolao Papa Siciliæ Rex coronatur.

1290. Turbant Imperium Nobiles prædones, quos exscindit Imp.

1291. In componendis Regum Gall. & Hisp. discordiis plurimum laborat Pont. Moritur Rudolphus Imp.

1292. Vitam deserit Nicolaus Papa, sede biennium & tres menses vacante. Adolphus Com. Nassovius fit Imp.

1293. Turbat Imperium Albertus Rudolphi filius, ambitione Imperii manifesta, & in apertum denique bellum erumpit.

1294. Normanniam classe infestat Anglus, Rupellamque & Bajonam expugnat. Eligitur S. Cælestinus V. ex mon.

1295. Orbis Pontificatum abdicante superiore anno Cælestino, ipsum successor Bonifacius carceri includit. Albertus rem prosequitur.

1296. Cælestinus moritur in carcere. Anglus contra Gallum infeliciter, contra Scotum feliciter pugnat. Joan. & Ottho Brandeburgii Premislaum Poloniæ Regem ex improviso obtruunt & mactant.

1297. Sacrum contra Gibellinos exercitum scribit Bonifacius PP. & Columnios hostiliter exagitat.

1298. Victum in prælio obtruncat Adolphum Imp. Albertus, & ipse coronatur. Cassanus Tartarus Syriam Christiano nomine recipit. Pugnatum de Regno Siculo.

1299. Imperio stabiliendo intentus Albertus, Galli ambiens amicitiam, ei liberè cedit Regnum Arelatense.

1300. Nihil illustriorem Bonifacij Pontificatum reddit, quam Iubilæum primò ab ipso institutum. Pulso Vladislao, Wenceslaus Bohemus, Rex Poloniæ salutatur.

1301. Vincit Scotos Anglus, ipse occurrens, cum tertium Angli à Scotis victi essent. Nunc tandem confirmatur Imperium Alberto.

1302. Strage ingenti fusi ab Anglis Galli ad Curtracum; cladis authorem cum Papam crederet Rex Philippus, cum ipso collisus excommunicatur.

1303. Vitam deserit Bonifacius, cum opera Galli Anagniæ captus, vix evadens Romæ denuò caperetur.

1304. In sedem Petri evehitur Benedictus XI. qui 9. menses solum præfuit. Cassano succedit Carbaganda, qui fidem Christi deserens infelix fuit.

1305. Victus tædio factionum Clemens V. nunc electus, sedem Auenionem transfert. Tandem pax Gallum inter Flandrosque sancitur.

1306. Concedit Investituras Philippo, tanquam hospiti Symbolam Clemens. Albertus Imp. Wenceslao Jun. extincto Bohemiâ potitur.

1307. Meretur plurimum de Gallia patria Clemens, & Anglum Gallo conciliare laborat. Helvetij à ministris Austriacis premuntur.

1308. Albertus Imp. à Joanne nepote occiditur. Anglum & Gallum inter pax connubio firmatur.

1309. Eximia pompa Aquisgrani Henricus VII. Comes Lucelburg coronatur Imp. Equites S. Joannis Rhodo potiuntur:

1310. Beant orbem plurimi ex Ord. Selvestrino, Cælestino, Dominicano, Franciscano &c. viri sancti. Nova in Orientem expeditio paratur. Henric. rebus Imperij componendis intendit

1311. Excedit è vivis Magna illa Gertrudis Abb. Henricus Imp. coronatur Mediolani. Clemens Concilio Viennnesi præsidet. Templarij extincti.

1312. Duo

1312. Duo Cardinales, absente Papa, solemni ritu Henricum VII. Romæ coronant, qui res Italiæ curat & componit.

1313. Tristissimus Imperio annus Henrico VII. opt. Cæs. extincto. & Principibus diverso studio Ludovicum Bojum, & Frid. Austrium legentibus.

1314. Extinguitur in venatione equo delapsus Philippus Gall. R. Moritur & Clemens, vacante dein sede ob Cardinalium discordiam. Plurium nunc voto solemniter eligitur Ludovicus Bavarus.

1315. Motibus gravissimis Italia & Germania quatitur, Friderico contra Ludovicum Imperatoris nomen usurpante. Anglus à Scoto profligatur.

1316. Joann. XXII. post longam vacationem eligitur. Ludovico Gall. Regi succ. Philippus Longus. Helvetii rebelles arma parant. Contendunt Impp.

1317. Robertus Scotus nunc Angliæ ipsi bellum infert, & victoria insigni potitur, Ludovicus Imp. res Italiæ curat.

1318. Excommunicatus Matthæus Vicecomes alios Italiæ Princeps contra Papam concitat. Olivetanus Ordo confirmatur.

1319. Victi à Mauris Hispani gravem cladem accipiunt. Genuam obsidens Vicecomes à Rob. Siciliæ R. profligatur. Fervet bello Germania.

1320. Bella Italiæ exardescunt Guelph. & Gibelinorum factionibus. Andronicus Imp. Or. à Nepote suo exagitatur.

1321. Evocat in Italiam Fridericum Austr. Papa, quod Ludovicus ipsi esset suspectus. Turcæ Chersonesum occupant. Fratricelli damnantur.

1322. Decedit hoc anno Vicecomes, & mox plurimi

Pontifi-

Pontifici junguntur. Philippo Gall. Regi mortuo succedit Carolus frater.

1323. Imperatoris ope fretus Galeatius Vicecomes, Gibellinorum agit Principem, & ipse & Imp. excommunicantur. Fridericus ab Imp. capitur.

1324. Bellum Asiæ infert Turca, & plerasq; Græcorum Urbes subigit. Leopoldus Austrius Gallum contra Lud. concitat; sed ille Anglum metuit.

1325. Imperator cum Frid. captivo pacifcitur, qui fide data de Imperio non invadendo dimittitur. Moriuntur Carolus Galliæ & Dionysius Lusitaniæ Reges.

1326. Tumultuatur Anglia Rege & Regina collisis, illo denique capto & à custodibus strangulato. Cum nollet occurrere in Italiam Papa, Ludovicus eò evocatur.

1327. Advolat evocatus Ludovicus & Mediolani coronatur. Moritur S. Rochus confessor, Patronus contra Epidimiam.

1328. Imperator occupatâ Urbe à Card. Columnio coronatur, & Nicolaum V. Antipapam creat. Andronicus Jun. Imperium invadit.

1329. Nutantibus nonnihil Imperij rebus, eo properat Ludovicus Imp. Nicolaus V. captus culpam deprecatur.

1330. Mauri in Hispania triumphantur. Joannes Bohemiæ Rex Pontificem & Cæsarem reconciliare laborat.

1331. Orchanes Turcarum Rex Nicæam Bithiniæ expugnat. Crucigeri Poloniã vastantes ad 40000. cæduntur. Joannes Bohemiæ Rex, fit suspectus Ludovico Imp.

1332. Moritur Andronicus Senior, solo dein imperante nepote. Ioannes Bohemus re infecta digreditur.

1333. Extinguitur Vladislaus Polon. R. succedit Casimirus filius. Anglus cum Scoto & Gallo, Granatæ item & Castellæ Reges colliduntur. Ludovicus à Papa nil impetrat conciliari volens.

1334. Decedit morte Ioannes, cum de novo legendo Imp. tractaret, succedit Benedictus XII. ex Abb. Font. Frigidi vir sanctus. Nostri in Oriente feliciter rem gerunt.

1335. Invitat ad unitatem Ecclesiæ pr: mptissimum Imperatorem Benedictus & Clerum reformat.

1336. Reges Galliæ & Angl. funestissimo bello contendunt. Benedictus Commendas damnat & tollit, & Orientem ad Unionem vocat.

1337. Plurimum sed frustra laborat Papa in conciliandis Gallo & Anglo. Locustarum innumera vis Germaniam depascitur.

1338. Imperator, impediente ut videbatur Gallo, nil æqui à Pont. impetrans de novo fit hostis, & excommunicatur exauctoraturque.

1339. Victoriam insignem ex Mauris referunt Hispani, cæso Albomelico Principe. Romanos rebelles compescit Benedictus.

1340. Quadrigentis Maurorum millibus cæsis captisque sacer noster exercitus, auxilio Hispanis missus, triumphat. Anglus Gallicam classem ad Clusas superat.

1341. Magnificentissimum Avenione Palatium struit Pont. & Tartaros Armeniosque ad fidem vocat. Andronico mortuo invadit Imperium Ioannes Cantacuzenus, Ioanne Andronici filio submoto.

1342. Vitam mortalem deserit Benedictus Papa, succedit Clemens VI Abb. Fiscan. qui statim Hispanis & nostris in Oriente subsidia mittit. Instituitur Pragensis Universitas.

1343. Expetens rursum confirmationem Lud Imp. cum non nisi resignato in manus Papæ Imperio offerretur, & renueret, excommunicatur.

1344. Magnis victorijs illustrissimus annus. Smyrna à nostris capta, Turcis à Cyprio, Tartaris ab Ungaro, Scythis à Genuensibus, Mauris ab Hispano profligatis.

1345 Multis Sicil. Regnum ambientibus, illud Andreæ Ungaro decernitur, quem paulò post Ioanna R. occidit. Anglus Gallum premit.

1346. Apud Rensium solemni Principum Conventu Carolus IV. Imp. contra Lud. salutatur. Anglus memorabili prælio Gallum superat.

1347. Venatu rediens Lud. Imp. apoplexia tactus equo labitur & paulò post moritur. Gabrinus scriba Romæ dominatur, dein elabitur.

1348. Quam celerrimè oppressa Sicilia fratrem ulciscitur Ludovicus Ungarus. Galliæ pax redditur. Pestis toto orbe grassatur.

1349 Extincto nunc Orchane Turcarum res nutant. Universitas Florentina conditur. Joanna Navarræa moritur, succedit filius.

1350. Summè orbem demeretur, Jubilæo ad annum quinquagesimum revocato, Clemens Papa. Philippo Gallo succedit Ioan filius.

1351. Superioris anni continuandam felicitatem retardant Veneti & Ligures collisi. Teutonici Lituanos triumphant.

1352. Excedit vitâ Clemens Papa succedente Innocentio VI. Genuenses Venetos triumphant.

1353. Mo-

1353. Movent in Ligures Veneti, & 40. naves deprimunt. Duo Tyranni Romæ oppreſsi.

1354. Iterum congreſſi cum Genuenſibus Veneti, ſæpius deinceps Auria Duce vincuntur.

1355. Lutetiam captivus rapitur Navarræ Rex, quod Anglo faviſſet. Carolus IV. coronatur. Cantacuzenus Ex. Imperator fit Monachus.

1356. Auream Bullam edit Carolus Imp. Gallus cum Anglo congreſſus, victusq; cum filio captivus abducitur.

1357. Magno furore armis cõgrediuntur Caſtellæ & Aragon. Reges. Lesbum Genuenſibus dono dat Orientis Imp.

1358. Navarræus omnia in Gallijs turbat. Hiſpani Reges pergunt confligere. Claret B. Ioan. Columbinus Ieſuatorum auctor.

1359. Operam omnem impendit conciliandis Regibus Innocentius ſed fruſtra, triumphante non ſemel Aragonio. Galli vincunt Anglos.

1360. Nunc demum pace facta Rex Gall. dimittitur. Lollhardi hæretici Germaniam inficiunt & turbant.

1361. Magna ex parte à Gibellinis occupatum Eccleſiæ patrimonium recipit Innocentius. Cracovienſis Academia fundatur.

1362. Urbanus V. ex Abbate S. Victoris Maſsiliæ ſummus Pont. poſt Innocent. Eccleſiæ præeſt, cæleſti S. Benedicti ope creatus.

1363. Urbanus grave odium Cæſ. & Reg. Ungari conſopit & Reges Hiſp. conciliat. Turcæ Palæologum Imp. vectigalem faciunt.

1364. Totus iterum in retrahendis à bello Principibus verſatur Urbanus, & ad ſacrum bellum concitat.

1365. Denuò exardescens bellum Gallos inter & Anglos componit, & Cæsarem arbitrum jubet. Rex Cyprius Alexandriam Ægypti occupat.

1366. Orientis res prosperè succedunt, Urbanus redire in Italiam cogitat. Carolus Imp. summo plausu in Gallia excipitur, sed morte Reginæ compositio impeditur.

1367. Urbanus sedem denique Romam transfert, ad quem occurrens Paleologus Orientis Imp. obedientiam promittit.

1368. Quod gaudium ex reditu Pont. & occursu Paleologi cumulatum vellet Carolus Imp. & ipse occurrens splendidè excipitur.

1369. Superatur bello & occiditur impius Castellæ Rex Petrus. Iterum conciliat Imp. & Ungarum Papa, & Galliæ motibus per seipsum occurrit.

1370. Urbanus Papa opt. meritus sanctè defungitur, succedit Gregorius XI. Claret S. Catharina Senensis Ord. prædicat

1371 Remissius contra nova Wicclefistarum dogmata agens Rex Angliæ, à Gallis magna strage vincitur.

1372. Vincunt sæpius Anglos Galli. In Oriente Petro Cyprio occiso, quotidie deteriora. Hostis Ecclesiæ Vicecomes Italiam turbat.

1373. Turcicum bellum commendat Cæsari & Gallo Pontifex, opem rogante Paleologo. Guelphi Gibellinos triumphant.

1374. Italicam profectionem molitur Gregorius, sed impeditur, interim Valachos missis prædicatoribus Christo lucratur.

1375. Bello laborat Ecclesia & Italia. Ioan. Cantacuzenus ex Imp. Monachus primatum Rom. Ecclesiæ acriter asserit.

1376. Asilio exauctoratus Paleologus ope Venetorum restituitur. Gregorius Papa Romam revertitur.

1377. Hæresim Wiccleffii strenuè debellant. Benedictini in Anglia. moritur Rex Eduardus. succedit Richardus.

1378. Moriuntur Gregorius Papa & Carolus Imp. huic Wenceslaus filius, illi Urbanus VI. succedunt, contra quem Cardinales impiè Clementem VII. eligunt.

1379. Urbanus de Clemente & illius fautoribus triumphat, & Gallum illi faventem excommunicat. Ioanna R. cum Clemente fugit in Gallias.

1380. Regni solemnibus Comitiis Germani Urbanum agnoscunt In Perside quidam Sophi novam Sectam inducit.

1381. Afflictissimus orbis status, Oriente Græcorum seditione, Occidente Schismate scisso. Carolus Dyrrachinus Siciliam occupat, & Ioannàm Reginam captivam trahit.

1382. Hæresis Wiccleffii Synodo Londinensi damnatur. Ioanna Regina, ut meruit, strangulatur. Tumultuatur Flandria.

1383. Christianis dissidentibus Bajazethes Turcarum Imp. varias provincias occupat. Leo Armeniæ Rex Romam pro ope occurrit.

1384. Moritur mœrore an peste Ludovicus Andegav. à Carolo Siculo victus. Ioan. Imp. Orient. à filio deponitur, & hic in verba Turcæ jurat.

1385. Adornius Genuensium Dux detentum à Carolo Siculo Papam liberat. Lusitani Castellanos profligant,

1386. Temeritatis dat pœnas Carolus Siculus, idemque

queUngar. R. captus & strangulatus, succedente in Sicilia Ladislao filio, in Ungaria Sigismundo Wenceslai Cæsaris fratre.

1387. Ioannes Paleologus evadens è carcere, dejici filium impetrat, & alterum filium Manuelem coronari. Carolus Navarræus miserè perit.

1388. Numinis jussu Romam redit Pont. Wenceslaus Imp. simulata Romana profectione decimas Eccl. impetrat & abligurit.

1389 Movet omnia ad eversionem Urbani Clemens VII. ille autem moritur, succedit Bonifacius IX. Turcæ Venetis Athenas & Thebas eripiunt. Wenceslaus nomen Imp. fœdare pergit.

1390. Occurrit primus Bonifacium adorans Ladislaus Siculus, qui Regnum ipsi confirmat, Ludovico Andegauensi cum classe imminente,

1391. Asiâ verè universâ potiuntur Turcæ. Tamerlanes Tartarus orbi innotescit. Bonifacius à Gallo & Schismaticis vexatur.

1392. Turbatur vix nuper composita Italiæ pax, Galeacio & Carrario collisis. Turcæ per Orientem nimis invalescunt.

1393. Insigni prope Nicopolim clade profligatur à Bajazethe Sigismundus R. Ungar. desideratis 20. millibus Rex Galliarum personatus incedens, penè exuritur.

1394. Vitâ excedit Clemens Antipapa, cui Anti Cardinales Petrum de Luna sufficiunt. Bajazethes Constantinopoli imminens iniquas conditiones extorquet.

1395. Nunc tandem Gallus rogatu Principum in tollendo schismate seriò laborat obnitente Aragonio, qui repentinò moritur.

1396. Inter Gallum Anglumque arcta jam fœdera firmantur.

mantur. Crucigeri & Polonus hostilia parant.

1397. Laborat plurimum pro Ecclesia Gallus, evocatumque ad solemnem Conventum Cæs. similiter persuadet, licet hic nihil ageret.

1398. Indicto in Galliis Concilio cum rogatus Petrus de Luna, per viam cessionis Reip. Christianæ consulere nollet, deseritur & obsidetur. Tartari cum Tamerlane suo prosperantur.

1399. Hoc demum anno victus à Tamerlane Bajazethes, scabelli vice equum scandenti servit, & caveæ ferreæ includitur. Aragonius Siciliam occupat; Galeatius Italiam turbat.

1400. Imperatore ignavissimo exauctorato, Rupertum Palatinum eligunt Germani. Henricus Lecestrius à Rege Angliâ pulsus, revocatur ab Anglis, & contra Regem eligitur.

1401. Norimbergẽses soli in fide Wenceslai durant, ab ipsomet soluti sacramento pro cadis aliquot vini Bacharensis. Sigismundus Rex ab Ungaris capitur.

1402. Evocatus ad coronam Rupertus à Pont. cum nuspiam fideret regreditur. Galeatius spe Regnum Italiæ devorans moritur.

1403. Loca plura recuperat Pont. Sigismundus evadit Ladislao Rege ex Ungaria fugiente. Petrus de Luna è custodia evadit.

1404. Ladislaus Polon. R. Sigismundum & Wenceslaum fratres conciliat. Moritur Bonifacius IX. succedit Innocentius VII.

1405. Evocatus à Rom. rebellibus Ladislaus R. fugiente Papa, magno plausu exceptus, paulo post ejicitur, & Papa revocatur.

1406. Vrbem solemni pompa ingreditur Innocentius, & paulò post moritur subrogato Gregorio XII.

1407. Turbator Ecclesiæ Ludov. Aurelianensis occiditur. Simulatione Petri de Luna comperta, dum non vult Saonam occurrere Gregorius, male traducitur.

1408. Evertendo schismati, sed mediis non probandis, instant Principes Ladislaus occasione schismatis Italiæ inhiat, & occupatâ denuo Urbe ejicitur.

1409. Exauctoratis per Concilij Pisani Patres Gregorio & Petro Lunæ Alexander V. sufficitur, & pro legitimo habetur.

1410. Rupertus Imp. moritur. Solimannus Turca à suis perimitur. Alexandro extincto Joan. XXIII subrogatur. Ferdinandus Hispanus, Mauros, Ladislaus Polonus Crucigeros triumphant.

1411. Ab exercitu Pontificio Ladislaus Rex vincitur Sigismundus R. Wenceslai Bohemi frater, eligitur Imp.

1412. Dum restaurat bellum Ladislaus, audiens Concilium contra se parari Papæ conciliatur. Sigismundus occurrens Papæ Concilium Cōstantiam ad Rhenum sive Acronium indici persuadet.

1413. Tertium jam Urbem occupat Ladislaus fœdifragus, quæ causa Patribus, ut statim Concilium; Constantiam indicerent.

1414. Sumit initium celeberrimum Constantiense Concilium, occurrentibus eo, Ioanne XXIII. & Sigismundo Imp. Moritur impius Ladislaus R.

1415. Eximio pacis studio, Gregorius Papatu se abdicat, Joannes cogitur, Benedictus Luna excommunicatur. Ioan. Huss exuritur. Memorabilem victoriam de Gallo refert Anglus.

1416. Totus in evertendo Schiſmate Sigiſmundus Imp. ipſe ad diverſos Reges proficiſcitur. Ioannes Papa fugiens capitur.

1417. Ottho de Columna in Concilio Pont. eligitur, dictus Martinus V. Gregorii acta confirmantur, ſchiſma tollitur. Bellum finitur.

1418. Poſt ſeſſionem 45. die 22. Aprilis Concilium Cõſtantienſe finitur. Gallia inteſtinis motibus affligitur. Mahometi ſuccedit filius.

1419. In Italia tyrannidem invadit Braccius. In Bohemia Huſſitæ arma corripiunt.

1420. Nimium invaleſcunt Huſſitæ, quibus cum congreſſus Imp. vincitur, coronatur tamen Bohemiæ Rex. Neapolitani Ludovicum Ducem Andium evocant.

1421. Ioanna Neapolitana R. Alphonſum Aragonum R. adoptat, & ejus ope triumphat. Moritur Manuel Imp. Or. ſuccedente Ioanne filio. Sigiſmundus iterum ab Huſſitis vincitur.

1422. Martini Papæ opera ſacro bello petuntur Huſſitæ, ſed noſtri fugantur. Ioanna R. Alphonſo renunciat. Amurathes Epirum ſubigit.

1423. Offenſus æmuli promotione Alphonſus cum Martino Papa expoſtulat; adeſt Ioannæ Sfortia, & Alphonſum vincit, hic Neapoli potitur.

1424. Hic annus ſupremus Sfortiæ, Braccio, Benedicto de Luna, & Ziſcæ Bohemorum Duci fuit. Angli bello Gallos ſuperant.

1425. Ob noxias ſibi plures Italiæ urbes facit Alphõſus, contra Pont. vim parat. Huſſitæ noſtros iterum vincunt cæſis 12000.

1426. Martinus nunc Alphonſum placare conatus parum efficit. Huſſitæ Sileſiam vaſtant. Rex Cyprius captus fit vaſallus Saladini.

1427. Opera Martini rursus ingens exercitus in Hussitas ducitur, & nec conspectum hostis sustinet. Philippus D. Mediolanensis à Venetorum exercitu profligatur.

1428. Hussitas felicitus calamo Monachi. quam ferro milites triumphant. In Italia varijs studijs arma moventur.

1429. Expectatissimâ pace Ecclesia fruitur, resignante Clemente VII. qui Lunæ successerat. Reges Hisp. Mauros vincunt.

1430. Triumphans sæpius hoc & superiore anno de Anglis Ioanna puella capitur & exuritur: Sigismundus Imp. cum Polono colliditur.

1431. Actum conclusumque de Concilio Basiliensi celebrando. Moritur Martinus succ. Eugenius IV.

1432. Triumphant de Anglis Galli & Carnutum recipiunt. Sigism. Imp. Romæ solemniter coronatur.

1433. Nihil tristius orbi accidere potuit, quam nunc membris à capite dissentientibus, Patribus Concilij Basileensis, contra jussa & reverentiam summi pastoris rem prosequentibus.

1435. Liberatur deniq; diuturno bello Gallia. Mortuâ nunc Joannâ Neapolis R. novæ de regno illo lites.

1436. Omnem movet lapidem Alphonsus, sed Renati Lotharingi favens conjugi Pontifex illum in Burgundia captum liberari curat.

1437. Vivere desinit Sigismundus Imp. Unionem Ecclesiæ petente Joanne Orient. Imp. Concilium Ferrariam indicit Eugenius.

1438. Sanctio Pragmatica in Concilio Basil. constituta publicatur in Gallia. Concilium Ferraria ob

pestem

pestem transfertur Florentiam ipso O...tis Imp. eò occurrente. Albertus Imp. cr... atur.

1439. Infando ausu, malè consultantes ... ne capite Basileenses, Felicem V. Antipapam ... eant. Albertus Turcas ab Ungaria avertit, & paulò post moritur.

1440. Nobilissima illa ars Typographica nunc primum in Germania est inventa. Fridericus III. Imperator salutatur.

1441. Ioannes Hunniadis virtus innotescit orbi, cæsis nunc Turcarum viginti millibus. Festum Visitationis B. M. V. à Patribus Basileensibus instituitur. Felix V. ab Eugenio excommunicatur.

1442. Meretur iterum Huniades, cæsis Turcarum 30000. captis 5000. Neapolis nunc plenè Regno potitur Alphonsus. Scanderbegus fit liber.

1443. Victoriâ memorabili rursum potitur Huniades: Alphonsus R. & Eugenius Papa reconciliantur.

1444. Nulla luctuosior Christianis clades, quam nunc Varnensis fuit, violatâ à nostris pace, & Vladislao R. contra Turcas occumbente.

1445. Ad Ladislaum Posthumum devolvitur Ungaria, dato Tutore Huniade, qui rem fortiter agit. Ioanni Paleol. mortuo succ. Constantinus frater.

1446. Ne in Imperium progrederentur prohibet Turcas fortissimus Huniades, sed & Castriotus sive Scanderbegus eosdem profligat.

1447. Obiit Eugenius IV. succedit Nicolaus V. Felix monente B. Basiando Cælestino mon. spontè se abdicat.

1448. Bellum inferens Turcis, & jam 34000. cæsis, fessus

fessus potius quam victus se recipit Huniades. Mortuo Philippo Mediolanensem Duce ingens oritur pro Ducatu contentio.

1449. Matri Ecclesiæ pax tandem reddita, sublato omninò pestilentissimo Schismate. Bellum Norimbergense oritur.

1450. Vix gustata pace, bello orbis confunditur; collisis Gallo & Anglo; Italis & Hispanis. & Oriente opem flagitante.

1451. Capistranus & Æneas Sylvius frustra Bohemos revocare laborant. Pro Ducatu Mediolan. acriter contenditur.

1452. Dum Fridericus in Italia coronatur, Ungari Ladislaum puerum Regem suum petunt, reversusque Imp. & obsessus dare cogitur. Turcæ Athenas diruunt.

1453. Ingenti Christianorum luctu Constantinopolis à Mahomete expugnatur, occumbit Imper. Constant. Fervet bellum Mediolan.

1454. Victores Galli, Anglos denique Regno ejiciunt sed & Italiæ agente Pontifice pax redditur.

1455. Quiescere nescius Castriotus, nunquam non Turcas graviter affligit. Nicolao mortuo Calixtus III. succedit.

1456. Devicto Oriente, spe devorat Occidentem Mahometus, & Huniadem aggressus, vix effugit cladem amissis 40000. Verum Huniades, complorante Ecclesia universa, eodem anno moritur.

1457. Ingens periculum Ungariæ, ob discordiam, bellum Persicum avertit.

1458. Vitam deserunt Ladislaus R. Alphonsus Aragonus, & Calixtus. Huic succedit Pius II. Persæ Turcas profligant.

1459. Quantum potest laborat Pius in conciliandis Principibus, quos ad sacrum bellum accendit. Matthias Huniadis filius é carceribus Bohemicis ad Regnum Ungaricum evehitur.

1460 Oritur novum de Regno Neapolitano bellum, Renati filio Ioanne & Ferdin Aragonio certantibus. Sed & funestissimè fervet Anglia.

1461. Rem suam promovet Mahometus, Trapezuntio subacto. Eduardus Eboracensis pulso Rege potitur Angliâ.

1462. Exardescit bellum Moguntinum, duobus de Episcopatu contendentibus. Ludovicus Gall. R. Pragmaticam sanctionem damnat.

1463. Fridericus Jmp. Viennæ à civibus obsidetur, & à Bohemo liberatur. Veneti ad Mithylenen haut levem cladem à Turcis accipiunt.

1464. Fridericus Imp. coactus à Matthia R. coronam Ungariæ reddit diu detentam. Pius Papa moritur, succedente Paulo II.

1465. Obtinet insignem de Turcis victoriam Scanderbegus. Seditio Galliæ consopitur, ut & bellum Prussicũ, fiuntq; clientes Regis Crucigeri.

1466, Anathemate ferit Bohemiæ Regem ob manifestam Hæresim Paulus Pont. Moritur Castriotus Turcarum malleus.

1467. Naturæ concedit Philippus Burgundus, succedit Carolus filius, qui stadim Leodienses bello petit. Insignem constitutionem edit Paulus II. de Collatione Beneficiorum.

1468. Victor Burgundus Leodium incendit & barbare sævit. Paulus Matthiam Ung. Regem Bohemiæ designat, & pacem Italiæ, Galliæ & Hispaniæ à Regibus & Princ. impetrat.

1469. Equitum S. Michaelis Ordinem instituit Lu-

dovicus Rex Galliarum. Matthias armis potitur Bohemiâ, & coronatur.

1470. Varvicensis Comes Eduardum Angliâ exuit, & Henricum R. exulem restituit. Polonum ab Ungaro invadendo avertit Pontifex.

1471. Quæsitâ & impetratâ Burgundi ope Eduardus capto Rege Angliam recipit, & Varuicensem occidit. Mortuo Georgio R. Bohemi contra Matthiam, eligunt Polonum. Paulo II. succ. Sixtus IV.

1472. Turcam oppressurus papa classem armat, & Christianos Principes ad idem concitat. Gallias turbat Burgundus.

1473. Adversum Turcas infeliciter pugnat Persa amissis 10000. Iubilæum in sequentem annum indicitur. Ordo Minimorum instituitur.

1474. Orbis universi plausu Iubilæum ad 25. annum contractum celebratur. Matthias Ung. R. Turcarum multa millia profligat.

1475. Rursum Turcæ in Moldavia grandi strage retunduntur. Burgundus Lotharingiam bello opprimit.

1476. Carolus Lotharingo victo Helvetios petit, & 500. contra datam fidem mersis & suspensis, ab ijs propè Murtam cæditur, amissis 30000.

1477. Exuere denuò Ducatu Lotharingiam volens Carolus, ope Helvetiorum victus occumbit ad Nanceium. Veneti ad Soncium à Turcis vincuntur.

1478. Sixtum Papam exagitant Itali, defendit Ferdinandus R. Turcæ Epiri metropolim Croiam expugnant.

1479. Nunc denique Vngarus & Polonus conciliantur, & ille contra Turcas totus fertur. Moscus Polonis Novogradum extorquet.

1480. Obsident Rhodum Turcæ, repulsi amissis 30000. totidem in transsylvania mactat Steph. Battoreus sed ad Hydruntem feliciùs pugnant, cæsis nostrorum 12000.

1481. Concilium Romam indicitur ad opem contra Turcas sollicitandam. Moritur Mahometes primus Constantinop. Imp. Clarent Gabriel Biel & Picus ille Mirandulanus Francisci Germanus.

1482. Equo lapsa Maria Burgunda, curationem ob verecundiam recusans moritur, & Austriorum inde potentia plurimum augetur. Italia & Scotia bello turbantur.

1483. Moriuntur Ludovicus Gall. & Eduardus Angl. Reges. Veneros Italiam turbantes excommunicat Sixtus Pont.

1484. Insigni victoriâ Mauros Granatenses debellant Hispani. Sixto mortuo succedit Innocentius VIII.

1485 Superatus ab Henrico Richemondio Richardus Angl. Rex in acie cadit. Matthias Ungar. Rex Viennam expugnat.

1486. Sultanus Alcairi grandi clade Turcarum exercitum profligat. Maximilianus I. Rex Roman. eligitur.

1487. Interceptis commercijs Veneti cum Austriis colliduntur, sed à Pontifice res componuntur. Turca vim parat.

1488. Tremollius Britannos magnâ strage vincit. Maximilianus Rex à Brugensibus capitur, sed à patre liberatur. Imperator & Ungarus reconciliantur.

1489. Neapolis Regem Ferdin. fædifragum exauctorat Innocentius Maximilianus & Carolus Gall. ratione conjugii bello certant.

1490. Apoplexiâ moritur: terror Turcarum Matthias Rex Ungar. ſuccedit Uladislaus Rex Boëmiæ, & Maximilianus Auſtriam recipit.

1491. Maphæus Camaldul. ſanctitate purpurâ ornat. Maximilianus cum Ungaro pacem componit.

1492. Alexander VI Innocentio mortuo ſucc. quo ipſo anno Mauri omninò Hiſpaniâ ejecti ſunt.

1473. Moritur Frid. Imp. Chriſtoph. Columbus novum orbem invenit, cujus primus Patriarcha Buellius monachus Monſerat conſtituitur.

1494. Venit in Italiã Carolus R. Gall. legatũ ſibi à Renato Regnum aditurus, quo tempore Ferdinandus Rex moritur, & Alphonſus filius fit monach⁹.

1495. Triumphantis more Neapolitano Regno potitur Gallus, quod ipſum cùm jam ſuſpectum Italis redderetur, reditum ejus prohibituri profligantur. Camera Spirenſis inſtituitur.

1496. Pedem vix extulerat Gallus, cùm Neapolitani ad Ferd. Iun. Alphonſi filium deficiunt. Maximilianus Imp. in Italiam venit.

1497. Expeditionem in Africam ſuſcipiunt Hiſpani. Scoti & Angli pacis fœdera ineunt.

1498. Carolo Gall. Rege mortuo ſucc. Ludo. XII. Valeſius, qui pacẽ cum Hiſpano, Anglo & Cæſare init.

1499. Suſcepto contra Helvetios bello Maxim. Imp. ſæpiſsimè profligatus recõciliatur. Gall. Mediolano potitur. Sfortia opem Turcarum implorat.

1500. Univerſale Iubilæum Romæ celebratur, Buellius cum ſuis Monſerratenſibus Aſcetis ſupra 170000. Idola confringit.

1501. Succeſſu felici in Turcas movent Itali, Hiſpani & Galli, ſed his ad Mitilenen cæſis, Veneti cum Turca pacem ſanciunt.

1502. Albigniacus Gallus & Conſalvus Hiſp. de Regno Neap. pro ſuis Regibus dimicant, Luſitani per-

gunt novum orbem ſubjicere. Ruſticorum Liga, ſive confœderatio Spirenſis.
1503. Supremus añus Alexandro VI. ſucc. Pius III. & poſt paucos dies Julius II. Alphon. Albuquerqui⁹, alter Mag. Alexand. in Indijs domãdis celebratur.
1504 Victoriam prodigioſam pulſis Gallis, & Regno Neapol. ſubacto, ope S. Benedicti conſequitur Conſalvus Magnus. Calecutanus Imperator à Luſitanis triumphatur.
1505 Almeida prim⁹ Indiæ Prorex renũciatur. Colliſ⁹ cum Ruperto Com. Palatino Imp. reconciliatur.
1506. Calecutanũ denuò, memorabili triũpho vincũt Luſitani. Iulius Papa Bononiam pulſo Bentivolio recipit. Univerſitas Francofordenſis inſtituitur.
1507. Subjectionis impatientes Genuenſes Gallos urbe ejiciunt, ſed Ludovicus Rex Gall. iis victis ovans urbem ingreditur.
1508. Venetos conjunctis armis petunt, Pont. Imp. Gallus, & Hiſp. Primos in America Epiſcopos & Eccleſias inſtituit Buellius Monſerratenſis. Calecutanus noſtros ſuperat.
1509. Inſigniter rependit cladem barbaris Fran. Almeida. Venetis plurimæ urbes ereptæ à Confœderatis. Moritur Henricus VII. Rx. Angl.
1510. Nimiam exterorum potentiam ſuſpectam habens Pont. Venetis jungitur. Albuquercius Goam Indiarum metropolim expugnat.
1511. Venetis etiam Hiſpani & Helvetij junguntur, durantibus in fœdere Gallo & Cæſ. Albuquercius Malacæ Regnum ſubjicit.
1512. Ad Ravennam Pontificios & Hiſp. vincit Gallus cæſis 16000. verum accedente ad Pont. Cæſare, & Anglo Galliam invadente, Italiam deſerere cogitur, Mediolano exuitur.
1513. Veneti nunc Gallo favent, & hic Mediolanum

tentans vincitur, cæsis etiam Venetorum ad Bachilionem 7000. Iulio succedit. Leo X.

1514. Triumphant, de Moscovitis Poloni; de Persis Selimus Imp. Turc. Gallus & Anglus repentè amici & affines ex hostibus.

1515. Moritur Lud. Gall. R. succ. Franciscus Valesius, qui mox cæsis Helvetiis Mediolanum recipit, & Pragmaticam abolet.

1516. Veneti ex amicis iterum hostis, iterumq; amici Gallorum. Maximiliani exercitus Mediolano imminens re infecta digreditur. Selymus Mammalucos profligat. Moritur Abbas Trithemius.

1517. Expugnat Cairum Selymus. Ferdinando Hisp. mortuo succedit Carolus V. Martinus Lutherus Romanam Ecclesiam oppugnat.

1418. Maximiliano Imp. petente mittitur Card. Cajetanus ad Religionis dissidium componendum. Leo Principes ad sacrum bellum concitat.

1519. Mortuo Maxim. Imperium defertur Friderico Saxon. Electori, & hoc recusante, Carolo V. Mare novum reperit Magellanus à se dictum.

1520. Exauctoratur non acquiescens Cæsari Wirtenbergius & Ducatus Carolo V. à Confœderatis Sueviæ venditur. Ipso anno coronatur Carolus.

1521. Nobilissimum Europæ propugnaculum Belgradum Turca occupat. Leoni succedit Adrianus III. Comitiis Wormat. Lutherus proscribitur. Cæsariani Gallos Mediolano exuunt.

1522. Miro successu Fontarabiam, Pampelonam & Navarram Galli occupant, & Hispanos premunt. Conventus Norimbergæ agitur. Solymannus Rhodum occupat.

1523. Obijt Adrianus VI. succedit Clemens VII. Germanis, Anglis, Flandris Gallum petentibus nutat fortuna ejus.

1524. Cæsariani exercitus Dux Borbonius Massiliam obsidet, Franciscus Rex ipsum fugat, & mox Lombardia ferè tota & Mediolano potitur.

1525. Nimiam Galli felicitatem calamitas excipit, fususque ad Ticinum ipse capitur, eodem anno dimissus. Rustici in Germania rebellionem movent. Ordo Patrum Capucinorum instituitur.

1526. Ungarorum Rex Lud. cæsus à Solimanno in fuga perit. Franciscus Rex Venetis & Pont jungitur, quos Fronspergius triumphat.

1527. Hoc anno Roma & Pont. capitur à Cæsarianis, Borbonio dum muros scandit occiso. Henricus VIII. Angl. Rex à fide deficit Rom.

1528. Mittit exercitum ad liberandum Pont. Gallus, & recrudescit bellum, peste comsopitum. Comitijs Spir. Protestantium nomen nascitur.

1529 Europæ pax reddita, conciliatis Papa, Imp. & Gall. R. Turca cum 300000. Viennam tentans pellitur. Sudore Anglico laborat Germania.

1530. Rem suam curant fœdere Smalcaldico Protestantes. Carolus Romæ coronatur. Confessio Augustana Comitijs ibidem emergit.

1531. Occumbit Zwinglius novæ sectæ auctor bello Helvetico, quod ipse concitarat. Ioan. Palatinus Russiæ Moldavium vincit.

1532. Bellum Religioni apertum indicit Anglus, & caput Ecclesiæ Angl. se jactans excommunicatur. Prima pax Cæs. cum Protestantibus.

1533. Actum Massiliæ de Hæresi opprimenda, convenientibus eo Pont. & Gall. Rege. Turcæ Moream occupant.

1534. Legibus gravissimis hæresim arcet à Gallijs Franciscus Rex. Wirtenbergius ab Hasso, manu armata restituitur.

1535. Occupat Tunetum, & res Africæ componit Carolus Imp. Anabaptistæ cum Rege suo profligantur. Solymannus Mesopotamiam, Assyriam & Babyloniam Persis adimit. Societatis JESU initia illustria.

1536. Expugnant Fanum Pauli & Monstrolium Cæsariani; Galli Hesdinum, qui & Cæsarianos in Italia ultra Padum propellunt.

1537. Mutuò colloquuntur Cæsar & Gallus ad Fossas Marianas. Ferdinandi R. copiæ à Turcis cæsæ. Dium à nostris capitur.

1538. Opprimitur maturè seditio Belgica. Multa in Catholicos moliuntur Smalcaldici.

1539. Munitissimum Arabiæ felicis oppidum Zebethum, Rege perfide occiso occupat Solymannus Ægyptius. Carolus in Belgium occurrit.

1540. Joan. Vaiuoda contra Ferd. electus Ungar. Rex moritur. Ferdinandus à Turcis ad Budam vincitur, & Buda capta Vaivodæ filius relegatur.

1541. Nil mallent Protestantes, quam Cæsarem Comitiis Ratisp. controversiam de Relig. attendere, sed is ad Concilium Generale rejicit, & Lucæ cum Pont. Max. colloquitur.

1542. Ad Algieram profligatur Cæsar, quem reducem Gallus & Clivius bello petunt. Anglus superiore anno victus à Scotis, revertitur, cui Scoti spontè se dedunt, offensi quod Rex suus ignobilem copiis præfecisset.

1543. Triumphat de Cæsarianis Clivius, mox à Carolo oppressus, qui mox in Galliam movet. Turcæ Strigonium & Albam Reg. capiunt.

1544.

1544. Excurrit Parisios usque Cæsar, cui & Anglus adest, paulò post à Gallo repulsus. Sed post cruentam ad Cerasulam victoriam pax repente constituitur.

1545. Insigni expeditione Franciscus R. Waldenses Hæreticos delet. Idem classe 300. navium Anglum pacem petere cogit. Concilio Generali Tridentino datum initium.

1546. Rem armis aggressi Confœd. Smalcaldici Cæsarem Ingolstadii obsident, quos dum repulsos persequitur Imp. Ferd. Rex Saxoniam vastat.

1547. Transfertur Bononiam Concilium. Cæsar victum Saxonem capit, ut & Hassum desperatione rerum, jam supplicem.

1548. Augustæ Senatum reformat Imp. & Clerum restituit, *Interim* illud Pontif. invisum, admittens. Exauctorato Saxoni succedit Mauritius.

1549. Reges Galliæ & Angl. concurrunt, hic acie vincitur, Scotis etiam de libertate cogitantibus. Obiit Paulus III. sedes vacat.

1550 Fit Pont. Iulius III. qui rogante Imp. Concilium denuò Tridentum transfert. Andr. Doria Cæsar. Dux Aphrodisium expugnat.

1551. Occupat Metas, Tullum & Verdunum Gallus, & pulcherrimas plumas Aquilæ detrahit.

1552. Mauritius Saxo Tridentum turbat, cùm Oenipontum usque penetraret, diffugientibus Concilij Patribus. Cæsar valdè pressus, *Transactione* passavicâ plurimum nocet rei Catholicæ.

1553. In Anglia rem Catholicam restituit Maria R. Saxo & Brandeburgius dimicant, ille victor, ex vulnere moritur. Claret Ludovicus Blosius Abb. Lætiensis S. Ignatio amicissimus.

vulnere moritur. Claret Ludovicus Blosius, Abb. Lætiensis S. Ignatio amicissimus.

1554 Summis viribus congressi apud Rentium Imp. & Gallus, hic nuncio ex Italia minus læto territus receptui dat signum.

1555. Succedit Julio Marcellus II. eoque post. d. 21. mortuo Paulus IV. Comitiis August. consulit Imperio Cæsar, cujus classis Gallicam vincit.

1556. Imperator Ferdinandum fratrem Electoribus commendans, traditis Philippo filio Hisp. Regnis Monasterio se in Hispania includit. Calvinus nova dogmata spargit.

1557. Conciliato sibi Pont. Neapolit. regno & Mediolano inhiat Gallus, ad Fanum autem Quintini gravem cladem accipit.

1558. In Anglia post mortem Mariæ R. Elisabeth regnat. Cæduntur ad Grevelingam Galli. In Scotia & Anglia invalescit Hæresis.

1559 Nuptialibus ludis, hastâ secundnm oculum læsus Henricus R. Gall. paulò post moritur, cum jam ipsum inter & Hisp. pax facta esset.

1560. Vincit classem Hisp. Pialis Bassa. Rex Fessæ in Mauritania fit Christianus. Hæreses passim invalescunt.

1561. Sigismundo Polon. R. se subjicit Livonia à Moscovitis afflicta. Frustra ad Concilium Tridentinum Protestantes invitantur.

1562. In Gallia Acatholici jam sceptro inhiant, Condeo Duce, contra quos pugnans Antonius Navarræ R. occumbit, Condæo paulò post victo.

1563. Rebelles domat Carolus Gall. Rex, & pacem Regno reddit, non diu duraturam. Danus & Suecus Reges armis contendunt.

1564. Tabe Catharrali perit Ferd. Imp. succedit Maximili-

ximilianus II. Moritur Calvinus. Insulæ Philippinæ reperiuntur.

1565. Ad gremium Ecclesiæ opera diversorum Ord. vocantur Indi, dum Europæi deficiunt. Turcæ à Melita repulsi. Pio IV. succedit Pius V.

1566. Maximilianus Imp. Comitiis Aug. opem contra Turcas impetrat. Turcæ Zigethum expugnant. Swendius & C. Salmensis fortiter agunt.

1567. Sumptum de Captis Gotthæ supplicium. Condæus Regem obsidet Lutetiæ, sed repellitur.

1568. In Belgio bis Confœderatos confligat Albanus D. Condæus pacem flagitat, mox violat In Anglia Catholici variè necantur.

1569. Laboranti Catholicæ rei in Gallia subsidium mittit Pontifex. Calvinistæ duplici prælio vincuntur, & Condæus miserè perit.

1570. Italia grandi terræ motu quatitur. Pax in Gallia, & inter Suecum Danumque sancitur. Nicosiam Cypri expugnant Turcæ.

1571. Bellum Naupacteum longè celeberrimum. post captam à Turcis Cyprum, quo 25000. hostium cæsa, 20000. Christianorum redempta sunt.

1572. Ad superos migrat Pius V. succ. Gregor. XIII. Turcas bellum reparantes dissipat Ioan. de Austria. iidem à Moscis cæduntur.

1573. Rupellam dum obsidet Henricus Valesius, audito se Regem Polon electum, solvit, & Rege connitente pax Regno redditur.

1574. In Belgio rem fortiter gerit Albanus. Henricus Valesius post fratrem, nunc Gallis impetat. Turcæ Tunetum capiunt.

1575. Moliuntur nova sub R. novo in Gall. Calviniani, à Guisio repressi. Poloni Steph. Bathorium

Ung.

um Ung. Regem eligunt. Confœderati in Belgio Angliæ Reginam subsidio evocant.

1576. Duci Albano, Joan. de Austria sufficitur. Moritur in Comitiis Ratisp. Maxim. Imp. Sæviunt in Catholicos Angli.

1577. Auraicus & Confœderati Hispanis infensi Matthiam Rudolphi Cæs. fratrem evocant, & Ioannem de Austria hostem judicant.

1578. Ex Confœderatis triumphat Joan de Austria, & paulò post moritur. Sebastianus Portugalliæ Rex in Africa occumbit.

1579. Destinatur Belgio Gubernator Alex. Farnesius, & illustri Victoria potitur. Polonus Moscos, Persæ Turcas bello vincunt.

1580. In Belgio nutant res Confœderatorum, Farnesio præcipuas Urbes expugnante. De regno Lusitaniæ multi certant. Pergunt Persæ.

1581. Fortiter in Lusitania Albanus agit, & victo Antonio de Leva Philippus Hisp. coronatur. Confœderati contra Matthiam Archiducem Alenconium evocant, & Hispano omninò renunciant.

1582. Triumphant memorab. victoria de Turcis Persæ. Antonius Portugalliæ Princeps denuò vincitur, Novum Calendarium Greg. publicatur.

1583. Ex Belgio in Gallias revertitur Alenconius, haud leviter periclitatus, suspectus de provincia Gallo tradenda. Coloniensis à fide deficit.

1584. Exardescit bellum Colon. Ernesto Bav. contra Gebhardum electo, & huius causam propugnantibus Lutheranis. Wilhelm. Auriacus occiditur.

1585. Rursum Persæ Turcos superant, cæsis 80000.

Farne-

Farnesius Antverpiam expugnat. Confœderati Anglis se dedunt. Gregorio succedit Sixtus V.

1586. Occupat Venlonam, Grauam, Novesium &c. Parmensis, Lecestrius Duisburgo potitur. Nostri in Ungaria Turcas vincunt.

1587. Mauritius Auraicus solus Confœderatis præest, fugiente in Angliam Lecestrio. Sigismundus post Stephanum Polonis imperat. Maria Scotiæ Regina jussu Elisabethæ decollatur.

1588. Ad coronam Polon. vocatur à nonnullis Maximilianus Archid. qui profligatur & capitur. Classis Hispanica contra Anglos tempestate mergitur. Dux Guisius jussu Regis occiditur.

1589. Elisabeth. Angl. R. cum Turcis confœderatur, ejus ope Antonius P. denuo Portugalliam tentat, sed repellitur. Henricus Gall. Rex confoditur, succedit Henricus IV.

1590. Defuncto Sixto Urbanus VII & huic post 13. d. Gregorius XIV. subrogatur. Henricus IV. Confœderatos vincit & Parisios occupat.

1591. Rem suam promovent Confœderati dum Farnesius rebellibus contra Henricum IV. adest. Sabaudus à Ladigierio vincitur. Gregorio XIV. succedit Innocentius IX. qui fine anni moritur.

1592. Obiit Parmensis, curante Belgium Mansfeldio. Clemens VIII. eligitur. Hispani classem Anglicam grandi victoria profligant.

1593. Confœderatis Galliæ de novo creando Rege cogitantibus, Henricus IV. publicè fidem Cathol. profitetur, novis statim auctus victorijs. Turcæ à Siseck repulsi, reversi eò potiuntur.

1594. Nobilissimas Urbes occupat Henricus IV. & coronatur, Confœderatis se dedentibus. Turcæ Rhegiū diripiunt, & à classe Pont. fugantur.
1595. In Belgio moritur Ernestus Archid. succ. Comes de Fuentes. Carolus Mansfeldius cæsis Turc. 50000. Strigonium obsidet, moritur, & hoc expugnatur. Transylvanus 60000. Turc. cædit.
1596. Imperator Turc. Agriam expugnat; & Maximilianum Archid. vincit. Albertus Archid. præficitur Belgio. Angli Hollandiq; classem Hisp. in freto Gaditano triumphant.
1597. Bello Ungarico subsidium rogat Imp. Comitiis Ratisp. Ambianum stratagemate capitur, sed eodem anno à Gallis recipitur.
1598 Iauarinum Turcis eripit Swarzenbergius C. & Valachi Nicopolim. Gallus & Hispanus conciliantur. Moritur Philippus II.
1599. Transylvaniam invito Cæsare invadit Andr. Battorius Cardin. sed victus à Michaele Valacho, in fuga trucidatur. Canarias populantur Batavi, & in reditu merguntur.
1600. Oritur bellum Sabaudicum, Gallo provinciam illam occupante. In Scotia à Conjuratis ferè occisus Rex. Iubilæo solemnissimo insignis annus. Canissa à Turcis capitur.
1601. Expugnat Albam Regalem Mercurij Dux. In Galliis Ludovic. XIII. nascitur. Bellum Allobrogicum componitur.
1602. Mercurii Dux bello gloriosissimus moritur. Alba regalis à Turcis recipitur. Genevam Sabaudus frustra tentat. Mauritius Graviam occupat.
1603. Ratisponæ Comitia celebrantur. Variâ fortuna
res

res in Ungaria geritur. Moritur Elisab. R. Angl. succedit Jacobus Rex Scotiæ.

1604. Fortissimus ille heros Petrus Ernestus Mansfeld. C. moritur. Ostenda à Spinola capitur. Achmates post patrem Turcis imperat.

1605. Obiit Clemens VIII. succ. Leo XI. & post paucos dies huic mortuo Paulus V. Stupenda Eclypsis. Spinola rem promovet.

1606. Naturæ concedit Iustus Lipsius. Plura loca occupat Spinola. Pax à Cæsare cũ Turcis sancitur

1607. In gratiam cum Cæsare redeunt, ipso Botscaio monente Ungari. Comitia Ratisponæ celebrantur. S. Francisca Rom canonizatur.

1608. Lotharingiæ Dux Carolus III. moritur. Rudolphus Imp. cum Matthia fratre colliditur, mox componitur, & hic Ungariæ Rex creatur.

1609. Voce præconis publica induciæ in Belgio promulgantur. Mortuo Clivio Neoburgius & Brandeburg. de successione contendunt. Austriacis, Bohemis & Silesiis religionis libertas permittitur.

1610. Occupat Iuliacum Christianus P. Anhalt. Ardet bellum Alsaticum. Moltzheimium à Cõfœderatis capitur. Henricus IV. Gall. Rx. confoditur, cui succedit Ludovicus XIII. filius.

1611. Tremit magnis motibus Germania, concitantibus. Frid. Palat. Electore, Anhaltino & Onspacensi Princ. Daniæ & Sueciæ Reges armis contendunt.

1612. Cultus Divinus & literarum studia mirè passim promoventur per Patres Soc. JESU. Rudolphus Imp. moritur, succedit Matthias.

1613. Invadit Transylvaniam eamque occupat Gabriel

briel Bethlenus, pulso Bathorio. Querelæ Protestantium, nostrorum vicissim querelis, in Comitiis Ratisp. refutantur.

1614. Diversa prodigia, maximè per Boëmiam, conspiciuntur. Spinola Aquisgranum & Mûlheimium Cæsari adversantes urbes comprimit.

1615. Exambit pacem Turca dum maximè metuitur, eaque vicennalis sancitur. Protestantes religionis injuriam interpretantur, domitas nuper Urbes.

1616. Nihil illustrius ætas nostra vidit, quam P. Candidum Nucalensem Monachum, qui hoc anno obiit, mirificus mortuorum pridem incineratorum resuscitator. Bethlenus Ungariam invadit, monitus quiescit.

1617. Exemplo Cathol. Protestantes suæ Religionis Annum Iubilæum celebrant, & Heilbrunnæ Conventum agunt, frustra prohibente Cæs.

1618. Belli German. in Bohemia initium Wilhelmo Comite Slabata & sociis Pragæ per fenestras 40. cubitorum altitudine præcipitatis, frustra rebelles verbis & armis dehortante Cæsare.

1619. Excedit è vivis Matthias Imp. succ. Ferdin. II. Fridericus Palat. Bohemiam invadit, & coronatur; Turrianus C. Viennam obsidet, quem non semel Bucquoius contundit. Bethlenus invadit Ungariam.

1620. Necquidquam dehortante Cæs. Ungari Bohemis junguntur, & Bethlenum Regem creant. Saxo Lusatiam, Bucquoius Moraviam recipit. Memorabili ad Pragam prælio Boius rebelles triumphat.

1621. Invitat Tartaros Bethlenus, quod detestati Ungari,

gari,

gari, reconciliantur Cæsari. Occumbit Bucquoius, Mansfeldius coactus à nostris in Palatinatu, obsequium simulat.

1622. Metuens ab Ungaris Bethlenus positâ corona Cæsari reconciliatur. Badensis Marchio prope Wimpffen profligatur. Halberstadensis item prope Mœnum cæditur. Mansfeldius graviter atteritur.

1623. Ope præsenti Numinis Tillius & Anholtius Halberstadensem profligant. Bethlenus denuò Ungariam invadit, & 80000. Turcarum adducit.

1624. Nequitia & perfidia Bethleni cognita, suos revocat Turcarum Imp. Maximilianus Boius, S. R. I. Elector renunciatur.

1625. Tota Europa bello fervet, stringitque in Germanos arma, Anglia, Dania, Gallia &c. concutitur Italia. Halberstadensis & Mansfeldius hostiliter grassantur.

1626. Evocantibus Confœderatis Danus adest, & ad Calebergam, mox ad Loteram profligatur. Mansfeldius ad Dessoviam à Fridlando cæditur. Polonum contra Suecum juvat Cæsar, inde illius iræ.

1627. Austriâ ejiciuntur, à fide Romana alieni, Bethlenus pacem denuò amplectitur. Mantuæ Dux moritur.

1628. Italicum illud funestissimum Germaniæ bellū apparatur. Magdeburgenses Saxonis filium, reclamante Cæs. Administratorem deligunt, Urbano Pont. Cæsaris filium promovente.

1629. Tristissimus Germaniæ annus ducto nostro in Italiam exercitu, eaque occasione denuò arma parantibus confœderatis. Bona Ecclesiastica per contractum Passaviensem repetit Imp. Moritur Bethlenus, Cæsaris etiam in Testamento memor.

1630. Adoritur armis Imperium Suecus, & patentibus portis cum plausu excipitur in Pomerania. Mantua expugnatur. Jussu Cæsaris Wirtenbergiæ Cœnobia restituuntur.

1631. Rem fortiter agit, belli illud fulmen Pappenheimius. Magdeburgum expugnatur & incenditur. Protestantes datis ad Cæsarem è Conventu Lipsiensi litteris, Germaniæ libertatem ab ipso violatam querentur, quā ille culpam à se facilè amolitur. Suecus nostros ad Lipsiam profligat, & in Franconiam movet.

1632. Generalis noster Tillius, prælio ad Rainam vulneratus, paulò post moritur. Prælio ad Luzam Suecus Rex ipse, sed & Victor toties Pappenheimius. idem Scipio, Hector, Achilles, Hercules, Alexander & Julius occumbunt, cum hic prius Regem mortuum esse intellexisset, quo cum fidem simul fortunamque tumulo illatam, plurimi patriæ amantes meritò plangere, & vix usque hodie dedolere visi sunt.

1633. Occupant partes cæsi bello Regis Duces varii, Ochsenstirnius primas, tum Hornius, Luneburgius & Vinarius. Hic Ratisponā capit. Hornius maximo connisu Constantiam, sed nec quidquā obsidet. Felicior Lunæburg. dum Hameliæ īminet, & à Cæsarianis magna armorum

mole

mole premitur, memorabili de his triumpho potitur. Interea Conventus Protestantium Hailbrunnæ agitur, in quo fædus Suecicum confirmatur. Rem contra Moscos fortiter gerit Polonus.

1634. E medio tollitur Walsteinius. Arma induitur Ferdinandus III. Rex Ungar. insuperabilis visus dum ipsa adesset, Ratisponam expugnat, varia ad Danubium loca potenter recuperat, Nordlingam obsidet, ausumq; congredi hostem grandi clade cæsis 12. captis 6. millibus profligat. Saxo Budissino & Görlicio, Lunæburgius Hildesio & Minda potitur. Cogit Polonus Moscos Turcasque pacem petere.

1635. Miro stratagemate Philippolim recipit Bambergerus. Deditione Augustam capit Bavarus. Treverim cum Electore Paciscitur Hispanus cum Saxone Cæsar, plurimis Imperii Urbibus subscribentibus. Gallus palam hostilitatem Cæsari denunciat.

1636. In Saxonem arma convertunt Sueci, quem apud Witstockium graviter atterunt. Hassi Westphaliam. Galli Burgundiam, Cæsariani atq; Hispani Galliam invadunt, hos in Belgium rejicit Rex Ludovicus, illos fames, quam ipsi omnia populando improvidi fecerant, cū justo prælio majorem cladem haud accepissent. Comitiis Ratisponensibus eligitur Rex Rom. Ferdinandus III.

1637. Transit ad immortales Ferdinandus II. relicto primæ pietatis secundo hærede Ferd. tertio. Ejiciuntur in Pomeraniā Sueci. Erenbraitstein castrum munitissimum capitur â Ioanne de Werdt, Breda ab Hollandis. Uladislaus Polonus Cosaccos armis cogit.

1638. Arma feliciter tractant Sueci, Cæsarianosque Pomeraniâ expellunt. Hazfeldius profligat Palatinorum fratrum exercitum. Bernardus Vinarius uno anno duobus præliis Victor, etiam Brisaco potitur. Hollandi Calloum occupant paulò post ab Hispano exturbati.

1639. Hic annus Vinarium sustulit, cujus miles sacramentum Gallo dixit. Incumbunt Marchiæ Brandeburgiæ Sueci, mox Saxoniæ ac Misniæ, demum Bohemiæ, cujus metropolim adoriri ausus Bannerius, repulsam passus est. Civile in Anglia bellum exardescit.

1640. Cæsariani Suecos Bohemiâ ejiciunt, quos gravi ab exitio eximunt Lunæburgius & Longovillanus fugientibus obvii, Comitia Ratisponam indicta, Infelix Hispanis annus nõ cladibus solũ & amissione urbium, sed & Regnorũ duorum Cathaloniæ & Lusitaniæ defectione.

1641. Ad ipsa Ratisponæ mœnia Cæsari minatur Panerius, verum Schlangio intercepto, in fugam actus, paulò post moritur. Invalescit Parlamenti in Anglia contra Regem potentia. Ferdinandus Cardin. in Belgio extinguitur.

1642. E vivis excedunt Cardin. Richelius, mox ipse Rex Christianissim⁹. Profligantur in agro Colon Lambojus, Cæsariani apud Schvveiniziã, itemq; apud Lipsiam, Gallis prosperi in Catalonia successus, impares in Belgio. In Anglia bellum contra Regem decernitur.

1643. Vinarienses propè Dutlingam cæduntur. Torstensonius imminentes Olomucio Cæsarianos abigit. Subigit Halberstadium Königsmarckius. In Belgio Anguiensis maximâ clade Hispanos ad Rocroiam obterit, Bellum Parmense in

se in Italia oritur, paulò post tamen consopitur.

1644. Quæ per Silesiam Moraviamq; nuper occupaverant Sueci, dum hi bello occupantur Danico, facilè recipiunt Cæsariani; Bavarici Uberlingam & Friburgũ, quos Anguiensis stupenda pugnãdi pertinacia in ipsis castris aggreditur, donec commeatus inopia pellerentur. Inde ille magno Rheni tractu; Aurelianensis Gravelinga potitur. Regis in Anglia exercitus funditur. Moritur Urbanus VIII. succedit Innocent. X.

1645. Treverensis sedi suæ redditur. Cæsar cum Transylvano, Danus cum Suecis pacem constituunt. Hi regressi Galassum omni ferè ostrico peditatu in Bohemiam propellunt, Hazfeldium acerrimo prælio subigunt & capiunt; Mercius Turenium, Anguiensis Mercium, profligat, hoc etiam occiso & capto Gelenio. Venetos Turca terra mariq; aggreditur.

1646. Abdicat se suprema militiæ præfectura Torstensonius, succ. Vrangelius, moxq; Hœxteram multaq; alia loca occupat. Anguiensis memorabili felicitate Dunquercha potitur. Moritur filius unicus Regis Hispaniarum. Augusta frustrà tentatur.

1647. Occupat Brigantium Vrangelius tum Meinaugiam Acronii insulam, Lindovium frustrà tentat, pactis autem cum Bavaro induciis in Bohemiam movet, Egramq; expugnat. Tumultuatur graviter Neapolis. Melander post Galassum Generalis Marpurgo capto & spoliato in Franconiam secedit.

1648. Ex hibernis prorumpens Vrangelius Cæsarianos opprimit, cæso in acie Melandro, inde Bavariam populatur. Königsmarckius arce Pragensi cum Thesauris maximis potitur. Interima pax. Monasterii & Osnaburgæ concluditur Moritur Vladislaus Rex Polon, succedit Casimirus frater.

1649. Stupente rei insolentia orbe Carolus Angliæ Rex â propriis subditis securi subjicitur, duo ejus filii Carolus & Iacobus hostes denunciantur. Dux Hamiltonius aliique Regiarum partium capite damnantur. Pax supero anno conclusa toto Imperio vulgatur. Memorabilem de Turcis Victoriam Veneti referunt.

1650. Eliminant regno omnem Regii nominis memoriam Senatores Angli; sed & Principum Regni auctoritatem minuunt omni consulendi definiendique adempta facultate. Stabiliendæ in Germania paci continuati Conventus & exequutioni data, quæ decreta fuerant. Veneti contra Turcas in Candia & Dalmatia nihil non strenuè moliuntur.

1651. Hibernos Scotosq; magnis cladibus atterunt Angli & à Regis juvenis obedientia avocant. Iidem cum Hollandis colliduntur. Rem contra rebelles & hostes fortiter gerit Polonus & Regno consulit. Consultationum in Imperio nullus finis.

1652. Toti in stabilienda nova Republ. Angli, quibus & Scoti acquiescunt; Hiberni coguntur, attoniti spectant Principes, expectant exitum innumeri, metuunt dum sperant alii, minantur Victores etiam dũ fœdera pollicẽtur. Comitiis Generalibꝰ in Imperio præluditur, Cæsarem

ſarem Electores Pragæ conveniunt. Dania & Suecia militem conſcribit. Hiſpani Barcelona in Cataloniâ & locis quibusdam in Flandria potiuntur.

1653. Angli & Hollandi navali pugnâ concertant. Ruſtici in Helvetiâ tumultuantur. Auguſtæ Ferdinandus IV. Rom. Rex eligitur, Ratisponæ in Comitiis una cum matre coronatur. Sueci Bremenſes arctant. Anglia ex libera Repub. fit manicipuum Cronuelli. Gallia inteſtinis tumultibus fatigatur.

1654. Carolus Lotaringiæ Dux in Hiſpaniam captivus deducitur. Comitia poſt multas difficultates finiuntur Ratisponæ. Ferdinandus IV. noviter electus Rex Rom. moritur Viennæ cum totius Imperii luctu. Chriſtina Sueciæ Regina abdicato Regno coronam Carolo Guſtavo tradit, & in Belgium ad aquas Spadanas proficiſcitur. Ludovicus XIV. Galliæ Rex Rhemis coronatur. Hiſpani ab obſidione Atrebati magna clade pelluntur. Hollandi cum Anglis paciſcuntur.

1655. Innocentius X. diem claudit, ſuccedit Alexander VII. Cæſar, cui vicinorum arma ſuſpecta, militem colligit. Sueci maximum parant exercitum, quo tendere velint, totam Germaniam ſuſpenſam tenent, demum Poloniam à Moſcis & Coſaccisq; coarctatiā invadunt, & à plerisq; tuitionis titulô obuis manib9 ſuſcipiuntur. Cronuellus Catholicos omnes Angliâ proſcribit, Chriſtina Regina Catholicam fidem Oeniponti publicè profeſſa Romam peregrinatur. Franciſcus Lotharingus cum exercitu

exercitu & thesauro fratris ad Gallos defi-
sit. Helvetia intestinis bellis turbatur.

1656. Gedanum à Suecis varia damna patitur & repellit. Poloni Tartarorum viribus aucti arma arripiunt & Suecos Regno expellunt. Christianus Sulzbacensis Palatinus Catholicam fidem amplectitur. Christina Regina pestem Neapolis mirè grassantem sibi vicinam metuens, Româ in Galliam secedit. Veneti de Turcis navali victoria ad Dardanellos in Moreâ obtenta triumphant. Galli in Italia Valentiam occupant, Valencenas autem in Hanoniâ frustrâ obsident, & maxima suorum clade pelluntur. Aquis granum urbs pulcherrima subitò exorto incendio fœdè devastatur.

1657. Ferdinandus III. Imp. moritur. Ragozius Transylvanus Poloniæ coronam ambiens à Polonis & Austriacis cæditur, & amisso omni suo exercitu cum paucissimis in patriam redit. Sueci deditâ Cracoviâ Poloniæ valedicunt, quibus Daniæ Rex bellum indicit sed malis avibus. Austriaci, Poloni. Dani & Brandeburgius adversum Suecos uniuntur. Galli Anglis juncti in Flandria feliciter procedunt. Monasterium ab Episcopo arctè obsidetur in pacem verò redit.

1658. Leopoldus frustrà contradicentibus Gallis & Suecis Rom. Imp. eligitur. Sueci Danum ad pacem cogunt, quâ minùs observata eundem Hafniæ obsident, succurrentibus autem Polonis atque unitis terrâ, Hollandisq; Mari infestantur. Churlandiæ

Ducem

Ducem cum totâ familiâ captivum Rigam deducunt, Ducatumque sibi arripiunt. Mutinæ Dux Hispanorum hostis juratus moritur. Cronuelius vitâ fungitur, eique succedit in Protecturâ filius Richardus minori verò auctoritate.

1659 Annus propter pacem inter Hispaniæ & Galliæ Reges sancitam memorabilis. Sueci Hafniam medio hyemis & aquis congelatis cruentâ audaciâ expugnant, summâ autem suorum strage repelluntur. Laborant, quibus interest, has quoque Reges componere, utinam ad bonum universale, & Dei gloriam sempiternam.

*Fructui Benedicto Virginis laus in seculis æternis, Amen.*

# *SUMMORUM URBIS ORBISQUE*
# PONTIFICUM,
*Nec non*
# IMPERATORUM ROM. S. R. I. SEPTEMVIRORUM,
*Exterorumq; aliquot*
# REGUM AC PRINCIPUM
*SUCCESSIO*
*Ad compendium relata.*

Cui Alphabetica Pontificum, Cæſarumque Nomenclatura adjicitur.

I.
S. Petr. Antiochiæ edit añis 7. Romæ 24. Passus A.C. 69.

II.
S. Linus Volateran. Mart. coronat. 80.

III.
S. Clet9 Rom. Martyrio affectus 93.

IV.
S. Clemens è genere Impp. Martyr efficitur A.C. 102.

V.
S. Anaclet. Atheniens. fit Mart. 112.

VI.
S. Evarist. Bethleemites, Patitur 121.

VII.
S. Alexander I. Romã. Mart. corõ. 132.

VIII.
S Sixtus I. Roman. Martyr. A.C. 142.

IX.
S. Telesph. Græc. Passus est A.C. 154.

X.
S. Hyginus Athen. Martyr. subiit 158.

XI.
S. Pius I. Aquilejens. Martyrio coronat. anno 167.

XII.
S Anicet. Syr9 passus est anno 175.

XIII.
S. Soter Fundensis. Martyr efficitur anno Domini 179.

XIV.
S. Eleutheri9 Græc. Patitur A.C. 194.

XV.
S. Victor I. martyrizatur 203.

XVI.
S. Zepherin. Romã. Martyr. 222.

XVII.
S. Callistus I Rom. fit Mart. 226.

XVIII.
S. Urban. I. Roman. fit Mart. 233.

XIX.
S. Pontian. Roman. fit Mart. 237.

XX.
S. Antherus Græc. Passus est A.C. 238.

XXI.

S. Fabianus Romanus Martyrio coronatur anno 253.

XXII.

S. Cornelius Rom. Passus est 255.

XXIII.

S. Lucius I. Roman. fit Martyr. 257.

XXIV.

S. Stephanus I. Romanus. Patitur 260.

XXV.

S. Sixtus II. Atheniensis. fit Martyr. A. C. 261.

XXVI.

S. Dionysius Græcus. fit Mart. 272.

XXVII.

S. Felix I. Roman. Passus est 275.

XXVIII.

S. Eutychianus Tuscus fit Mart. 283.

XXIX.

S. Cajus Diocletiani Imp. ex fratre nepos. Passus est 296.

XXX.

S. Marcellinus Romanus Martyrium subiit anno 304.

XXXI.

S. Marcellus Rom. fit Martyr. 309.

XXXII.

S. Eusebius Græcus Passus est A. C. 311.

XXXIII.

S. Melchiades Hispan. obiit A. C. 313. titulo Mart. colitur.

XXXIV.

S. Silvester I. Confessor, obiit A. 335.

XXXV.

S. Marcus Romanus Obiit A. C. 336.

XXXVI.

S. Iulius I. Roman. decessit A. C. 352.

XXXVII.

S. Liberius Roman. obiit A. C. 367.

XXXVIII.

S. Damasus I. Hispanus. obiit 384.

XXXIX.

S. Siricius Romanus moritur A. C. 398.

XL.

S. Anastasius I. Romanus. Vita excessit A. C. 402.

XLI. S. In.

XLI.
S. Innocent. I. obiit A. C. 417.

XLII.
S. Zosimus Græcus obiit A. C. 418.

XLIII.
S. Bonifacius I. Romanus. Decessit 423

XLIV.
S. Cælestinus I. Romanus. ob. A. C. 432

XLV.
S. Sixtꝰ III. Romanus. obiit A. C. 440.

XLVI.
S. Leo Magnus & I. Tuscus. obiit 461.

XLVII.
S. Hilarus, Sardus. Decessit A. C. 467.

XLVIII.
S. Simpliciꝰ Tiburtinus, obiit 483.

XLIX.
S. Felix II. Anicius Roman. ob. 492.

L.
S. Gelasius I. Afer Decessit A. C. 496.

LI.
S. Anastasius II. Romanus. obiit 498.

LII.
S. Symachus Sardus. obiit A. C. 514.

LIII.
S. Hormisda Campanꝰ. obiit A. C. 523.

LIV.
S. Ioann. I Tuscus Decessit anno 526.

LV.
S. Felix III. aliis IV. obiit A. C. 530.

LVI.
Bonifacius II. Roman. obiit A. C. 531.

LVII.
S. Ioannes II. Rom. Decessit A. C. 535.

LVIII.
S. Agapetꝰ moritur Constantinop. 537.

LIX.
S. Silveriꝰ Campanus. obiit A. C. 540.

LX.
S. Vigilius Roman. Decessit A. C. 559.

LXI.
S. Pelagius I. Rom. obiit A. C. 559.

LXII.
S Johan. III. Catellini filius, ob. 571.

LXIII.
S. Benedict. I. Rom. obiit A. C. 577.

LXIV.
Pelagius II. Roman. obii A. C. 590.

LXV.
S. Gregor. I. Magnus Anicius Rō. ob. 604

LXVI.
Sabinianus Tuſcus Deceſſit A. C. 605.

LXVII.
S. Bonifacius III. Rom. moritur 606.

LXVIII.
S. Bonifacius IV. Marſus, ob. A. 614.

LXIX.
S. Deus dedit Rom. obiit A. C. 617.

LXX.
S. Bonifac. V. Campanus, ob. A. C 625

LXXI.
Honorius I. Petronii fil. ob A. C. 638.

LXXII.
Severinus Roman. Mortuus A. C. 639.

LXXIII.
Joannes IV. Dalmata. ob. A. C. 641.

LXXIV.
S. Theodorus Hieroſolymit. ob. 649.

LXXV.
S. Martin. I. Tuſcus Exul obiit A. c. 654

LXXVI.
Eugenius I. Rom. Moritur A. C. 654.

LXXVII.
Vitalianus Italus. Obiit A. C. 669.

LXXVIII.
S Adeodatus Rom. obiit A. C. 676.

LXXIX.
Donus Romanus, Deceſſit A. C. 677.

LXXX.
S. Agatho Amonis fil. moritur A. 682.

LXXXI.
S. Leo II. Monach9
Mortuus A.C. 684.

LXXXII.
S. Benedict II. De
cessit A.C. 685.

LXXXIII.
S. Ioann. V. Antio-
chenus. obiit 686.

LXXXIV.
Canon sive Chuno
Thrax. moritur 687

LXXXV.
S. Sergius I. Panor-
mitan. ob. A.C. 701

LXXXVI.
Ioann. VI. Græcus
Decessit A.C. 705.

LXXXVII.
Ioan. VII. Janidega
obiit A.C. 707.

LXXXVIII.
Sisinius Syrus, mo-
ritur A.C. 708.

LXXXIX.
Constantinus Syr9,
obiit A.C. 714.

XC.
S. Gregor. II. Rom.
obiit A.C. 731.

XCI.
S. Gregori9 III. Sy-
rus decessit A. 741.

XCII.
S. Zacharias Poli-
cronii filius ob. 752

XCIII.
Stephan9 II. Rom.
mortuus 752.

XCIV.
Stephanus III. De-
cessit anno 757.

CXV.
Paulus I. Stephani
III. frater, ob. 767.

XCVI.
Stephanus IV. De-
cessit anno 772.

XCVII.
Hadrianus I. Rom.
moritur 795.

XCVIII.
S. Leo III. Roman
Vita decedit A. 816

XCIX.
S. Stephanus V.
Rom. obiit 817.

C.
S. Paschalis I. Rom.
Moritur A.C. 824

CI. Eude-

CI.
Eugeni9 II Romā obiit A.C. 827.

CII.
Valentin. Roman decessit 827.

CIII.
S. Gregor. IV. Rom. moritur A.C. 844.

CIV.
Sergius II. vitâ decessit A.C. 847.

CV.
S. Leo IV. Roman. mortuus est A 856.

CVI.
Benedict. III. Rom. obiit 858.

CVII.
Nicolaus I. Romā obiit A.C. 867.

CVIII.
Hadrian. II. Romā moritur A.C 872.

CIX.
Joan. VIII. Roman obiit A.C. 882.

CX.
Martin. seu Marinus I. obiit 884.

CXI.
Hadrian. III. Rom. obiit 885.

CXII.
Stephan. V. aliis VI. Rom. moritur 891.

CXIII.
Formos⁹ Portuens. obiit A.C. 896.

CXIV.
Bonifac. VI. Romā. mortuus exul.

CXV.
Stephā. VI. occiditur A C. 900.

CXVI.
Romanus I. Marini ex fratre nepos, ob. A.C. 901.

CXVII.
Theodor. II. Rom. decessit A.C. 901.

CXVIII.
Joan. IX. Portuens. obiit A.C 905.

CXIX.
Benedict. IV. Rom. moritur 906.

CXX.
Leo IV. ab invasore detruditur in carcerem A.C. 907.

CXXI.

CXXI.
Christoph. I. invasor deturbarur. 907

CXXII.
Sergi' Com. Tusculan. invasor, ob. 910

CXXIII.
Anastas. III. Rom. obiit 912.

CXXIV.
Lando Sabin9, præfuit tantū 4. mens.

CXXV.
Joann. X. familia Cynthia obiit 929.

CXXVI.
Leo VI. Romã. moritur A: C. 929.

CXXVII.
Stephã. VIII. Rom. obiit 931.

CXXVIII.
Ioan. XI. Com. Tusculan. Spurius, decessit A.C. 936.

CXXIX.
Leo VII. Roman decessit A C. 939.

CXXX.
Stephã. IX Germanus vita obiit 946.

CXXXI.
Marinus II Rom. obiit A.C. 946.

CXXXII.
Agapetus II. Rom. obiit A.C. 955.

CXXXIII.
Ioã. XII. Com. Tusculi dejicitur, 963.

CXXXIV.
Leo VIII Intrusus moritur A.C. 965.

CXXXV.
Bened. V. moritur exul A.C. 965.

CXXXVI.
Ioan. XIII. Roman. obiit 972.

CXXXVII.
Donus Jun. sedit 3 solum menses obiit

CXXXVIII.
Benedict VI. Rom. occisus 974.

CXXXIX.
Bonifacius VII. Invasor, pellitur 975.

CXL.
Benedict. VII. Comes Tusculanus obiit A.C. 984.

CXLI.

CXLI.

Joan. de C nen. nova, in carcere moritur A. C. 985.

CXLII.

Joan. XV. Roman. obiit 996.

CXLIII.

Gregor. V. German. Otth. Imp. cogn. Moritur A.C 999

CXLIV.

Silvester. II Gallus Moritur A.C. 1003.

CXLV.

Joã XVI. al. XVIII morit. post 5. mens.

CXLVI.

Joann. XVII. Fanassus, ob. 1009.

CXLVII.

Sergius IV. Vitam exuit anno 1013.

CXLVIII.

Bened. VIII. mortuus anno 1024.

CXLIX.

Joann. XX. Comes Tusculi, ob. 1033.

CL.

Benedict IX. Com. Tuscul. obiit 1045.

CLI.

Gregor. VI. Roman. resignat anno 1046

CLII.

Clement II. Germ. obiit A.C. 1047.

CLIII.

Damasus II. Germ. obiit 1048.

CLIV.

S. Leo IX. Comes de Dagsburg, ob 1054

CLV.

Victor II. German. Ep. Eistett. ob. 1057

CLVI.

S. Stephan. IX. Dux Lotharing. ob. 1058

CLVII.

Nicolaus II, Allobrox. Moritur 1061

CLVIII.

Alexand. II. Episc. Lucens. obiit 1073.

CLIX.

S Greg. VII. Com. Petiliani, obiit 1085

CLX.

S Victor III. Princeps Benevent. decessit anno 1087.

CLXI.

CLXI.
B. Urban. II. Vitâ excedit A.C. 1099

CLXII.
B. Paschalis II. Moritur anno 1118.

CLXIII.
B. Gelasius II. Cajetan. obiit 1119.

CLXIV.
B. Callistus II. Moritur 1124.

CLXV.
Honori9 II. discessit è vivis 1130.

CLXVI.
Innocentius II obiit anno 1143.

CLXVII.
Cœlestinus II. Tuscus, obiit A. 1144

CLXVIII.
Lucius II. Caccianimicus, obiit 1145.

CLXIX.
Eugeni9 III. moritur anno 1153.

CLXX.
Anastasi9 IV. de Suburra, obiit 1154.

CLXXI.
Hadrian. IV. Moritur anno 1159.

CLXXII.
Alexand III. Senensis; obiit 1181.

CLXXIII.
Lucius III. Lucensis obiit 1185.

CLXXIV.
Urban. III. Cribellus, moritur 1187.

CLXXV.
Gregorius VIII. de Mora obiit 1187.

CLXXVI.
Clemens III. Roma. obiit 1191.

CLXXVII.
Cœlestinus III. de Bubonib. ob 1198.

CLXXVIII.
Innocent. III. Comes Signiæ obiit A.C. 1216.

CLXXIX.
Honori9 III. Sabellus, obiit 1227.

CLXXX.
B. Gregor. IX. Com. Signiæ obiit 1241.

CLXXXI.

CLXXXI.
Cælest IV. Castel-
lionæus, ob. 1241.

CLXXXII.
Innocent. IV. Com.
Fliscus, obiit 1245.

CLXXXIII.
Alexand. IV. Com.
Signiæ, obiit 1260.

CLXXXIV.
Vrbã. IV. Trecen-
sis, moritur 1264.

CLXXXV.
Clemens IV. Falco-
dius Gall. ob. 1268.

CLXXXVI.
Greg. X. Vicecom.
Placent. obiit 1276.

CLXXXVII.
Innocent. V. Gallus
moritur 1276.

CLXXXVIII.
Hadrian. V. Fliscus
Com. Lavan. 1276.

CLXXXIX.
Joan. XX. aliis XXI
Lusit ob. 1277.

CXC.
Nicolaus III. Ursi-
nus, obiit 1280.



CXCI.
Martin. IV. aliis II.
de Bria Gall ob. 1285

CXCII.
Honar. IV. Sabellus
moritur 1287.

CXCIII.
Nicolaus IV. Vita
excedit anno 1292.

CXCIV.
S. Cælestinus V. de
Morono, ob. 1293.

CXCV.
Bonifac. VIII. Ca-
jetanus, morit. 1303.

CXCVI.
Benedict. IX. Bo-
casinos, ob. 1304.

CXCVII.
Clemens V. Gallus,
moritur A. C. 1314.

CXCVIII.
Joan. XXI. al. XXII
de Ossa, ob. 1334.

CXCIX.
Benedict. X. al. XII.
Fornerius, ob. 1342.

CC.
Clemens VI. Roge-
rius Gallus, ob. 1352

CCI. In-

CCI.
Innocent. VI. Gallus, obiit 1362.

CCII.
Urbanus V. de Brisaco Gall. ob. 1370.

CCIII.
Gregor. XI. Gallus Rogerius, ob 1378.

CCIV
Urban. II Neapolitanus, ob. 1387.

CCV.
Bonif. IX. Thomacellus, ob. 1404.

CCVI.
Innocent. VII. Meliloratus, ob. 1409.

CCVII.
Gregor. XII. Cornarius, resignat 1415.

CCVIII.
Alexander V. obiit anno 1410.

CCIX.
Ioann. XXII. Cossa deponitur 1415.

CCX.
Martinus V. de Columna, obiit 1431.

CCXI.
Eugenius IV. Condelmerius, ob. 1446

CCXII.
Nicolaus V. de Sarcina moritur 1455.

CCXIII.
Callistus III. Borgia Hispan. ob. 1458.

CCXIV.
Pius II. Picolomineus, moritur 1464

CCXV.
Paulus II. Cognom. Barbarus, ob. 1471

CCXVI.
Sixtus IV. de Ruvere, moritur 1484.

CCXVII.
Innocent. VIII. Cibous, morit. A. 1492

CCXVIII.
Alexād. VI. Borgia Hispan. ob. 1503.

CCXIX.
Pius III. Picolomineus, præfuit tantum dies 26.

CCXX.
Iulius II. de Ruvere obiit anno 1513.

CCXXI.

CCXXI.
Leo X. Mediceus
moritur año 1522.

CCXXII.
Hadrianus VI. German. Moritur 1523.

CCXXIII.
Clemens VII. Medicæus, obiit 1534

CCXXIV.
Paul9 III. Farnesi9, moritur A 1549.

CCXXV.
Iulius III. Joã. Maria Aretin9 ob. 1555

CCXXVI.
Marcell9 II. Cervin sedit dies 22.

CCXXVII.
Paulus IV. Carafa Moritur anno 1559

CCXXVIII.
Pius IV. Medicæ9, obiit anno 1565.

CCXXIX.
Pius V. Ghislerus, moritur anno 1572.

CCXXX.
Gregor. XIII. Bon compagnus, obiit A.C. 1585.

CCXXXI.
Sixtus V. Perett9 de Monte alto ob. 1589

CCXXXII.
Vrban9 VII. Castã. Vita excedit primo elect. mense 1590.

CCXXXIII.
Gregor. XIV. Sfondrat. moritur 1592.

CCXXXIV.
Innocent. IX. Fagin. no. 1592. sed. m. 2

CCXXXV.
Clemens VIII. Aldobrandin9 moritur A.C. 1605.

CCXXXVI.
Leo XI Medicæus, præfuit 25 tãtũ dies

CCXXXVII.
Paul9 V. Burgesius, Moritur anno 1621.

CCXXXIII.
Gregor. XV. Ludovisi9, moritur. 1623

CCXXXIX.
Vrban. IIX. Barberinus, moritur 1644

CCXL.
Innocent. X. Pamphilius, electus 15. Septembr. 1644.

CCXL.
Alexand. VII. elect. 7. April. 1655.

## *Prophetia S. Malachiæ é Monacho Benchorensi Archiepiscopi Ardmocensis Hiberniæ Primatis.*

Ex Castro Tyberis: Cælestinus II. origine Tiphernas.
Inimicus expulsus: Lucius II. familia Caccianemica.
Ex magnitudine Montis. Eugenius III. ex oppido Montis magni. (familia Suburra.
Abbas Suburranus. Anastasius IV. ex Abbate S. Rufi
De rure albo. Adrian. IV. rurali familia ex oppido S. Albani. (cere Tulliano.
Ex tetro carcere. Victor IV. Cardin. S. Nicol. in car.
Via Trans tiberina. Callistus III. Card. S. M. trans Tiberim. (Tusculanus.
De Pannonia Tusciæ. Paschal. III. Ungarus Cardin.
Ex Ansere custode. Alexander III. familia Paparona.
Lux in ostio. Lucius III. Cardin. Ostiensis.
Sus in cribro: Urban. III. Cribellus, cuius insignia Sus.
Ensis Laurentij: gregorius VIII. cuius insignia enses, Cardinalis S. Laurentij.
De Schola exiet. Clemens III. Rom. domo Scholari.
De rure Bovensi: Cœlestinus III. familia Bovensi.
Comes Signatus. Innocentius III. Comes Signiæ.
Canonicus de latere. Honoricus III. Canonic. Lateran.
Avis Ostiensis: gregor. IX. insignia Aquila, Cardinalis Ostiensis.
Leo Sabinus: Cœlestinus IV. cuius insignia Leo, Cardinalis Sabinus.
Comes Laurentius: Innocentius IV. Comes Fliscus Cardin. S. Laurentij.
Signum Ostiense Alexander IV. Comes Signiæ Cardinalis Ostiensis.
Hierusalem Campaniæ: Urbanus IV. Campanus Patriarcha Hierosolymitanus.
Draco depressus: cuius insignia Aquila draconem unguibus premens.

Angui

Anguinus vir: Gregorius X. Vicecomes, insignia anguis. (Prædicatorum.
Concionator gallus : Innocentius V. Gallus Ord.
Bonus Comes Adrianus V. Otobonus Comes Fliscus.
Piscator Tuscus Joan. XXI. Petrus Cardin. Tusculan.
Rosa composita: Nicolaus III. dictus Compositus, familia Ursina, cujus insignia, rosa.
Ex teloneo liliacei Martini: Martinus IV. cuius insignia lilia, thesaurarius S. Martini Turonensis.
Ex rosa leonina Honorius IV. Sabellus, cuius insignia rosa à leonibus gestata
Picus inter escas. Nicolaus IV. Picenus Patria Esculā.
Ex eremo celsus: Cælestinus V. ex eremita Pontifex.
Ex undarum benedictione: Bonifacius VIII. Benedictus Cajetanus cuius insignia undæ.
Conciniator Patereus : Benedict. XI. Nicolaus Ord. Prædicatorum; (insignia fessæ.
De fessis Aquitanicis: Clemens V. Aquitanus, cuius
De sutore osseo: Joan. XXII. fam. Ossa sutoris filis.
Corvus Schismaticus: Nicolaus V. Corbarius Antipapa.
Frigidus Abbas: Benedict. XII. Abbas fontis frigidi.
De rosa Attrebatensi: Clemens VI. Atrebas, insignia, rosæ.
De montibus Panmachij: Innocentius VI. Cardin. Tituli Panmachij, cujus insignia sex montes.
Gallus Vicecomes: Urbanus V. Gallus ad Vice Comites Nuncius &c.
Novus de Virgine forti: Gregorius XI. Belfortis cogn. Cardin. tit. S. MARIÆ Novæ.
De Cruce Apostolica: Clemens VII. Cardn. SS. Apostol. cuius insignia Crux.
Luna Cosmedina: Benedict. XIII. de Luna. Cardin. B. M. V. de Cosmedin.
Schisma Barchinonium: Clemens VII. Antipapa Canonicus Barchinonensis.

De

De Inferno prægnanti Urbanus VI. Pregnanus, natus in loc9 qui infernus dicitur.
Cubus de mixtione: Bonifac. IX. Thomacellus cujus insignia cubi. (insignia Sydus.
De meliore sydere: Innocent. VII. de Melioratis, cuj9
Nauta de Ponte nigro. Gregorius XII. Venetus, præses Ecclesiæ Nigropontanæ.
Flagellum solis: Alexander V. Archiep. Mediolani S. Ambrosii, hujus flagellum, illius insignia Sol.
Cervus Sirenæ: Ioan. XXIII. Card. S. Eustachii cum cervo, Bononiæ Legatus, Neapolitanus.
Corona veli aurei: Martinus V. Colonna, cujus insignia columna cum corona. Card. S. Georg. ad velum aureum.
Lupa Cælestina: Eugenius IV. Canonicus Cælestinus Episcopus Senensis.
Amator Crucis. Felix V. Dux Sabaud. Amadeus cujus insignia Crux. (genere.
De modicitate Lunæ: Nicolaus V. Lunensis humili
Bos pascens: Callistus III. Insignia bos pascens.
De capra & Albergo: Pius II. Secretarius Cardinalium Capranici & Albergati.
De cervo & Leone: Paulus II. Præses Eccles. Cerviensis Cardinalis S. Marci, qui Leo dicitur.
Piscator minorita: Sixtus IV. Piscatoris fil. Minorita.
Præcursor Siciliæ: Innocentius VIII. Ioan; Baptista Aulicus Regis Siciliæ.
Bos Albanus in portu: Alexander VI. cujus insignia Bos. Cardin. Albanus & Portuensis.
De parvo homine: Pius II. Picolhomineus.
Fructus Iovis juvabit: Iulius II. insignia quercus arbor Jovis.
De craticula Politiana: Leo X. Laurentii Medices filius Politiani discipulus.

LeoFlorent. Adrianus VI. Florentij fil. in signia Leo.
Flos pilei ægri, Clemens VII. Medices Florentinus, cuius insignia boli & lilia.
Hiacynthus medicorum: Paulus III Farnesius, insigne lilia cærula. Cardin. SS. Cosmæ & Dam. medicorum.
De corona montana: Iulius III. Joã. Maria de Monte.
Frumentum flocidum: Marcellus II. cuius insignia frumentum, flocidum brevi Pontificatu.
De Fide Petri: Paulus IV. antea Petrus Carafa.
Æsculapii pharmacum: Pius IV. Ioan. Angelus Med.
Angel' nemorosus: Pi' V. Michael, ex oppido Boschi;
Medium corpus pilarum: Gregorius XIII. cujus insigne medius draco, gestans Cardinalis pilas Pii IV. à quo creatus est Card.
Axis in medietate signi: Sixtus V. qui axem in medio Leonis pro insigni habet.
De rore cœli: Urbanus VII. Archiepiscopus Rossanensis in Calabria, ubi manna legitur.
Ex antiquitate Urbis: Gregorius XIV. utroque parente antiquissimæ familiæ, ipse Antiquit. Urbis restaurator.
Pia civitas in bello: nemo huc usque explicavit.
Crux Romulea. Clemens VIII. cujus insigne trabs argentea tribus segmentis interstincta, ad modum Crucis Pontificis Rom.
Undosus vir: Leo XI. Paralysi obnoxius.
Gens perversa, Paulus V. nemo explicavit.
In tribulatione pacis: Gregorius XV. sub quo Imperium maximè turbatum, nunquam hucusque respiravit.
Lilium & rosa: Urbanus VIII. Florentinus, cui Urbi lilium pro insigni, ipsi rosis amicissimæ apicula: cæterum respici ab Octavo videtur Urbanus IV, cujus insignia lilium & rosa.

Iucun-

Iucunditas Crucis Innocentius X. Cujus utinam auspicis, reconciliatis inter se Christianis, cruce signatorum exercitus contra Christiani nominis hostes producti pacem denique & jucunditatem orbi reddat universalem.

## Sequuntur Prophetica ejusdem S. Malachiæ sequuturorum Pontificum Symbola.

1 Montium Custos
2 Sydus Olorum.
3 de Flumine Magno
4 Bellus insatiabilis.
5 Pœnitentia gloriosa.
6 Rastrum in porta.
7 Flores circumdati.
8 De bona Religione.
9 Miles in bello.
10 Columna excelsa.
11 Animal rurale.
12 Rosa Umbriæ.
13 Ursus velox.
14 Peregrinus Apostol.
15 Aquila rapax.
16 Canis & coluber.
17 Vir religiosus.
18 De balneis Ethruriæ.
19 Crux de Cruce.
20 Lumen in cœlo.
21 Ignis ardens.
22 Religio depopulata.
23 Fides intrepida.
24 Pastor Angelicus.
25 Pastor & nauta.
26 Flos Florum.
27 De medietate Lunæ.
28 De labore Solis.
29 Gloria Olivæ.

*In persecutione extrema S. R. Ecclesiæ sedebit.*

Petrus II. Romanus, qui pascet oves in multis tribulationibus, quibus transactis, civitas septicollis diruetur, & Iudex tremendus, judicabit populum suum.

*Hucusque meritissimus de S. R. E.* Archiepiscopus & Primas Hiberniæ S. Malachias, Monachorum gloria Melliflui Doctoris Bernardi amicissimus.

## *Romanorum Imperatorum Catalogus.*

I.

C. Julius CÆSAR, à quo Romanæ Aquilæ, & Cæsarum apellatio Domitor gentium invictissim⁹. Occisus à conjuratis anno V.C. 709. ætatis 56. die illa *Parricidii* deinceps nomine insignita.

II.

Octavianus Cæsar Augustus. obiit anno Christi decimo sexto.

III.

Claudius Tiberius Nero, obiit A.C. 39. ætatis 78.

IV.

Cajus Caligula, triginta vulneribus confossus A. C. 43. ætatis 29.

V.

Tiberius Claudius, veneno perit A.C. 56 ætatis 64.

VI.

Domitius Nero, seipsum conficit A. C. 70. ætat. 32.

VII.

Servius Sulpiti⁹ Galba, occisus A.C. 71. ætatis 73.

VIII.

Marcus Silvius Ottho seipsum perimit A.C. 71. ætatis 38.

IX.

Aulus Vitellius occiditur Anno Christi 71. ætatis 57 Imperii mense nono.

X.

Flavius Vespasianus, moritur A.C. 81. ætat. 69.

XI.

Titus Vespasianus, veneno perit A.C. 83. ætat. 41.

XII.

Flavi⁹ Domitianus, occiditur A.C. 98. ætat. 45.

XIII.

Nerva Cocceius, moritur febri A. C. 100. ætat. 66.

XIV.

Ulpius Trajanus, obiit A. C. 119. ætatis 61.

XV.

P. Ælius Adrianus, obiit A.C. 140. ætat. 63.

XVI.

Antoninus Pi⁹ patriæ pater, obiit A.C. 163. ætat. 75

XVII.

XVII.

M. Aurelius Antoninus & L. Ælius Verus, hic paulo post obiit, ille A.C. 182. ætat 59. decessit.

XVIII.

Commodus interficitur Anno Christi 194. æt. 31.

XIX.

P. Ælius Pertinax, post 3 menses occisus A.C. 195. ætatis 67.

XX.

Didius Iulianus à gregario milite occisus post dies Imperii 66. ætat. 56.

XXI.

Septimius Severus, moritur A.C. 213. ætat. 65.

XXII.

Antonin9 Caracalla Getam collegam fratrẽ perimit, occiditur 219. ætat. 29.

XXIII.

Opilius Macrinus, occiditur à militibus A.C. 220 ætat. 54.

XXIV.

M. Aurelius Antoninus Heliogabalus, cogn. Sardanapalus, occisus A.C. 224. ætat. 18.

XXV.

Alexander Severus, occisus A.C. 237. ætat. 29.

XXVI.

Iulius Maximinus, occiditur à militibus 240.

XXVII.

Gordianus. occiditur anno 246. ætat. 22.

XXVIII.

M. Julius Philippus occiditur cum filio A.C. 253.

XXIX.

Decius Trajanus perit bello Gothico 254. æt. 50

XXX.

C. Vibius Trebonianus Gallus, occisus cum filio A.C. 254.

XXXI.

Aurelius Licinius Valerianus cum Gallieno f. fit scabellum Saporis Regis A.C. 262. Gallienus occiditur 269. ætat. 50.

XXXII.

Flavius Claudius, peste moritur A.C. 271.

XXXIII.

A. Quintillus, venas sibi incidi jubet A.C. 271.

XXXIV.

L. Domitius Aurelianus, occiditur A.C. 278.

XXXV.

M. Claudius Tacitus præfuit 6. mensibus, obiit 279

 XXXVI.

XXXVI.
M. Annius Florian. occisus post 2 mens. A.C. 279

XXXVII.
M. Aurelius Valerius Probus Pannonius occis. 283

XXXVIII.
M. Aurelius Carus morbo an fulmine perit A.C. 284

XXXIX.
Carinus & Numerianus hic paulo post interfect9 ille bello occubuit 284.

XL.
Aulus Valerius Diocletianus. Dalmata, se abdicat 304. moritur 316. ætat. 78

XLI.
Constantius & Maximianus, ille obiit 306. hic anno 309. sive 311.

XLII.
Constantin9 Magnus primus Imp. Christiani nominis propagator Imperii Orientalis conditor, bicipitis Aquilæ Auctor. Moritur A.C. 337. ætat. 65 Imperii 31.

XLIII.
Constantin. Iunior, Constans & Constantius, illis mortuis hic sol9 imperat & decessit A.C. 361.

XLIV.
Iulianus Apostata, cælitus occiditur A.C. 363. æt. 31.

XLV.
Jovianus moritur A. 364. ætat. 33.

XLVI.
Valentinianus I. obiit 375 ætatis 55.

XLVII.
Gratianus, occiditur 383. ætatis 28.

XLVIII.
Valentinianus Iunior occisus A.C. 392. ætat. 27.

XLIX.
Theodosius Magnus, moritur A.C. 395. ætatis 50.

L.
Arcadius & Honorius, ille obiit A.C. 408. ætat. 31.

LI.
Honorius post fratrē sol9 obiit Romæ 423. ætat. 39.

LII.
Theodosius II. perit in venatione 450. ætat. 49.

LIII.
Valentinianus III. occiditur A.C. 455.

LIV.
Marcianus moritur A. 457

LV.
Leo Thrax cogn. Macelles moritur A. 474. LVI.

LVI.
Zeno Isauricus dejicitur A.C. 476.
LVII.
Basiliscus victus, fame perire cogitur A.C. 477.
LVIII.
Zeno II. vivus tumulo infertur A. C. 491.
LIX.
Anastasius perit fulmine Anno Christi 518.
LX.
Iustinus Anicius in Thracia natus, obiit A.C. 527.
LXI.
Iustinianus I. Magnus Legum lator, obiit A.C 565.
LXII.
Iustinianus II. obiit A. 579
LXIII.
Tiberius Constantinus II. moritur A.C 583.
LXIV.
Mauritius Tiberius cum liberis à Phoca occisus 602.
LXV.
Phocas impius, miserè obtruncatur A.C. 610.
LXVI.
Heraclius moritur 641.
LXVII.
Heraclius Iunior veneno post 4. mens. tollitur 641.
LXVIII.
Heracleonas dejicit. 642.
LXIX.
Constans II. seu Constantinus III. occisus in balneo A.C. 668.
LXX.
Constantinus IV. Pogonatus, moritur A.C. 685.
LXXI.
Iustinian. II. dejicitur 694
LXXII.
Leontius, occisus 703.
LXXIII.
Tiber. III. victus occ. 703
LXXIV.
Iustinian. iterum, occ. 711
LXXV.
Philippicus Bardanes dejicitur A.C. 713.
LXXVI.
Arthemius seu Anastas. II. in cœnobium detrusus 715.
LXXVII.
Theodos. III. abdicat 717.
LXXVIII.
Leo Isauricus, moritur 741
LXXIX.
Constantin. Copronymus moritur miserrimè 775.
LXXX.
Leo IV. impius morit. 780.

LXXXI.
Constant. cũ matre Irene. ille mor. 878

LXXXII.
Carol. Magn. Imp. Occ. I. moritur 814

LXXXIII.
Ludovicus Pius, moritur A. C. 840.

LXXXIV.
Lotharius I. fit Monachus A. C. 855.

LXXXV.
Ludovicus II. Lotharii fil. morit. 875

LXXXVI.
Carolus Calvus Ludovici Pii filiꝰ, moritur A. C. 876.

LXXXVII.
Ludovic. III. cogn. Balbꝰ moritur 879.

LXXXVIII.
Carolus III. Cogn. Crassus, moritur exul A C, 887.

LXXXIX.
Arnulphus Carolomanni filius, moritur A. C. 899.

XC.
Wido & Lampertus quos alii Italię solũ Reges nominant.

XCI.
Ludovicus IV. ob. A. C. 912.

XCII.
Conrad. I. ex Duce Franconiæ, ob. 919

XCIII.
Henr. I. Cogn. Auceps, mor. A. C. 936

XCIV.
Ottho I. Cogn Magnꝰ moritur. A. 973

XCV.
Ottho II. primi fil. cogn. Pallida mors moritur 984.

XCVI.
Ottho III. cogn. Mirabilia mundi, obiit A. C. 1002.

XCVII.
S. Heinric. II. cogn. Claudus, ob. 1025.

XCVIII.
Conrad. II. Frãconiæ Dux, ob. 1039.

XCIX.
Henricꝰ III. Conr. filius, moritur 1056

C.
Henricꝰ IV. Impiꝰ morit. 1106. in excommunicatione.

CI. Hen-

CI.
Henricus V. Imperator, moritur 1125

CII.
Lotharius è Duce Saxonum Imperator, obiit Anno 1138.

CIII.
Conr. III. è Sueviæ Ducibus, ob. 1152

CIV.
Fridericus I. Barbarossa, perit A. 1190.

CV.
Henricus VI. Frid fil. moritur 1197.

CVI.
Philipp. Frider. I fil. occid. A. C. 1208.

CVII.
Ottho IV. D. Brunsvici. ob. 1218. exauctoratur 1210.

CVIII.
Frideric II. Suevus, moritur Ann. 1250.

CIX.
Conradus IV. frater obiit 1254.

CX.
Henricus Thuring Landgr. ob. 1246.

CXI.
Guilelmus Hollandus, occisus 1255.

CXII.
Richardus Anglus contemptus cedit.

CXIII.
Alphonsus Castellæ Rex abdicat 1173.

CXIV.
Rudolph I. Com. ab Habsp. ob. 1291.

CXV.
Adolphus Com. de Nasson. occ. 1298.

CXVI.
Albertus Austrius occ. à nepote 1308.

CXVII.
Henric. VII. Com. Lucemb. occ. 1313.

CXVIII.
Ludovic. IV. Bavarus, mortuus Anno Christi 1347.

CXIX.
Carolus IV. Comes Lucemb. ob. 1387.

CXX.
Wenceslaus Ignavus, dejicitur 1400

CXXI.
Rupertus Bavarus moritur A. C. 1410



CXXII

CXXI.
Sigismundus Lucen-
burg. moritur 1437.

CXXII.
Albertus II. Hab-
spurg. moritur 1439.

CXXIII.
Fridericus III. Hab-
spurg. moritur 1493.

CXXIV.
Maximilian. I. Hab-
spurg. ob. A. 1519.

CXXV.
Carolus V. Rex
Hisp. resignat 1556.

CXXVI.
Ferdinandus I. Ca-
oli frater; ob. 1564.

CXXVII.
Maximilian II. Mo-
ritur 1576.

CXXVIII.
Rudolphus II. Ma-
ximiliani II. filius.
obiit 1612.

CXXIX.
Matthias Vngaria
Rex Imp. ob. 1619.

CXXX.
Ferdinandus II. ob-
iit religiosissime A.
C. 1637. 15. Feb.

CXXXI.
Ferdinandus III.
Imp. ob. 1657. 2 Ap.

CXXXII.
Leopoldus. Vivat
perennet.

Sacri Romani Impe-
rii Electores Sep-
temviri.

*Archipræsules Mo-
guntini.*

1 Willigisus patre Car-
pentario, â quo primû
Rotæ insignia, quibus
ipse adjunxit.
Willigis recolas, quis es
& unde venis?
Fuit hic primus Elect.
S. R. I. obiitq; A. 1001.
2 Erckenboldus ex Ab-
bate Fuldensi. ob. 1020
3 Aribo ex Palat. Rheni,
decessit anno 1031.
4 B. Bardo de Oppershō-
fen ex Abbate Fuldensi
alter Chrysostomus,
obiit A. C. 1050.
5 Luitpoldus, obiit 1059
6 Sigefridus Baro ab Ep-
penstein ex Abbate
Fuldensi obiit 1084.
7 Wezilo, obiit 1088.

8 Ruthardus ex Abbate Erfurdensi obiit 1109.
9 Adelbertus I. Dux Lotharingiæ, obiit A. 1137
10 Adelbertus II. Comes de Sarbrugg obiit 1141
11 Marcolphus obiit 1142
12 Henricus Felix ob. 1153
13 Arnoldus de Selenhofen, trucidatus à civibus 1160.
14 Conradus Comes de Witelspach à Cæsare Schismatico dejectus 1164.
15 Fridericus Frider. Imp. Cancellarius ab ipso intrusus, obiit 1180.
16 Conradus iterum, moritur anno 1205.
17 Sigefridus Baro ab Eppenstein, obiit 1225.
18 Sigefridus III. Baro ab Eppenstein prioris nepos, obiit anno 1248.
19 Christianus, obiit 1251
20 Gerard. Ord. Min 1260
21 Wernerus Comes de Falckenstein, ob 1282
22 Gerardus de Eppstein, moritur 1 04.
23 Petrus de Achspalt. obiit 1320.
24 Matthias Comes de Buochegg ex Abbate Murbacensi, obiit 1328
25 Henricus III. de Virnberg obiit A. C. 1353.
26 Gerlacus Comes de Nassau, obiit 1371.
27 Joannes Comes de Luxemburg. obiit 1373.
28 Adolphus Comes Nassovius, moritur 1388.
29 Conradus II. Comes Weinsperg. obiit 1395.
30 Ioañes Comes Nassovius, obiit 1419.
31 Conradus III. Comes Rheni, obiit 1434.
32 Theodoricus Baro ab Erpach, obiit 1454.
33 Dietherus Comes ab Isenburg dejectus 1461
34 Adolphus Com. Nassovius, obiit 1475. revocatur Dietherus, qui obiit 1482.
35 Albertus I. Dux Saxoniæ, moritur 1484.
36 Berthold Comes ab Hennenberg, ob. 1505
37 Jacobus à Liebenstein obiit anno 1508.
38 Vriel à Gemmingen. moritur anno 1514.
39 Albert. Marchio Brandeburgius, obiit 15 5.

40 Sebastianus ab Heussenstein, obiit 1555.
41 Daniel Brendel ab Homperg, obiit 1582.
42 Wolfgangus Cammerer de Dalburg, obiit Anno 1601.
43 Joannes Adamus de Bicken, moritur 1604.
44 Joan. Suicard. de Crõberg. ob. 1626. 17. Sept.
45 Georg. Frid. Greiffenclau, obiit 1629. 6. Julii
46. Anselmus Casimirus Wambolt ab Umstatt, obiit 1647.
47 Joh. Philipp. à Schönborn, Episc. Herbipol.

## ArchiEpiscopi Treverenses.

1 Elector fuit Ludolphus è Ducibus Saxonũ 998.
2 Adalbero, germanus, S. Kunegundis Imperat.
3 Minguardus, sive Megingotus claruit 1008.
4 S. Poppo filius Leopoldi Austriç March. ob. 1037
5 Eberhardus Comes Palatinus obiit A. C. 1065.
6 Chuno, sive Conradus, cæsus ab impiis 1066.
7 Udo Com. Nellenburgius moritur 1077.
8 Ado, quem nonnulli eumdem cum superiore volunt obiit año 1079
9 Engelbertus obiit 1101.
10 Bruno obiit 1123.
11 Godefridus obiit 1130.
12 Meginherus.
13 Adelbert. electus 1132
14 Hilin. seu Hili. ob. 1154
15 Arnoldus obiit 1188.
16 Ioannes obiit 1213.
17 Theodoricus Comes de Wiedt. obiit 1242.
18 Arnoldus II. ob. 1259.
19 Henric. II. de Vinstingen. obiit 1286.
20 Boemundus à Vosperg obiit 1299.
21 Dietherus Comes de Nassau Ord. Præd. obiit 1307.
22 Balduinus Comes Lucemburgius Henr. VII. frater, obiit 1354.
23 Bœmundus Comes de Sarbruck, obiit 1368.
24 Conradus Comes de Falckenstein, ob. 1388
25 Wernherus Comes de Kônigstein, obiit 1418
26 Ottho Comes de Ziegenhaim, obiit 1430.

27. Rha-

27 Rhaban. ab Helmstatt.
28 Iac. Baro à Sirck 1436.
29 Ioan. Marchio Badensis ob. 1505. decrepitus.
30 Iacobus II. Marchio Badensis obiit 1511.
31. Richard. à Greiffencl.
32 Ioan. à Meznhausen, obiit 1540.
33 Ioannes Ludovicus ab Hagn. obiit 1547.
34 Ioan. Comes ab Isenburg. obiit 1556.
35 Ioan. de Stein, ob. 1567
36 Iacob ab Elz. ob. 1599.
37 Joan. à Schoneburg. obiit 1599.
38 Lotharius à Metternich obiit 1623.
39 Philipp. Christophor. à Sôtern, obiit 1652.
40 Carolus Caspar von der Layen.

## S. R. I. Electores Colonienses.

1 S. Heribertus ob. 1021.
2 Peregrinus obiit 1036.
3 Hermannus Othonis II. ex sorore nepos.
4 S. Anno. obiyt. 1075.
5 Hildulphus obiit 1084
6 Sigevinus.
7 Hermannus elect. 1089
8 Fridericus electus 1112.
9 Bruno Comes Altenæ electus 1132.
10 Arnoldus clar. 1152.
11 Hugo, clar. 1158.
12 Arnold. Com. Geldriæ.
13 Fridericus Comes Altenæ claruit 1161.
14 Reinoldus Com. ab Assel, transtulit Mediolano 3. SS Regum corpora
15 Philippus ab Heinsberg 1187.
16 Bruno Comes Altenæ fit mon. 1199.
17 Adolphus Comes Altenæ & frater Brunonis.
18 Bruno de Segelbach.
19 Theodoricus Com. de Monte 1210.
20 Englbertus Comes de Monte. occid. 1225.
21 Henricus 1232.
22 Iradus obiit 1261.
23 Englbertus à Falckenburg.
24 Sigefridus de Westerburg 1280.
25 Vichbold. Baro Westphalus 1299.
26 Henr. de Varenbuorg.
27 Walramus Comes Iuliaci, obiit 1349.
28 Wilh. Genap. 1350.

29. Ioan.

29 Joan. à Varenbuorg.
30 Adolphus Comes de Marca obiit 1367.
31 Englbertus Comes de Marca, obiit 1368.
32 Chuno de Falckenstein
33 Frider. Com. Somnerdensis, obiit 1414.
34 Theodoricus Comes
35 Rupertus Dux Bavar. obiit 1479.
36 Hermannus Landgravius Hassiæ, obiit 1508
37 Philip. Com. de Dhuin
38 Hermannus de Weda exauctoratus 1552.
39 Adolph Cõ. Schaumburgius obiit 1556.
40 Anton. Com. Schaumburgius, Adolphi frater, obiit 1559.
41 Joan. Gebhardus.
42 Fridericus Comes de Wiedt, clar. 1562.
43 Salentinus Comes ab Isenburg resignat 1576
44 Gebhardus Dapifer de Waldpurg. exauctoratur.
45 Ernestus Dux Bavariæ electus 1583. obiit 1612
46 Ferdinandus Dux Bavariæ, Maximiliani Electoris frater n. 1577.

S. R. I. Electores Palatini.

1 Sigefridus è Duce Lothatingiæ Mosellanicæ, 1001.
2 Henricus cogn. Hezelo donatus etiam Bavar. Ducatu.
3 Henricus Hezelonis fil.
4 Conrad. Franconiæ Dux
5 Conradus Friderici Imp. frater, Dux Sueviæ.
6 Henricus Guelpho, obiit A. C. 122?.
7 Ottho Witelspachius, obiit 1253.
8 Ludovicus Severus, obiit 1294.
9 Rudolphus filius Ludovici, obiit 1319.
10 Adolphus Rudolphi f.
11 Rudolphus Adolphi frater obiit 1327.
12 Rupertus I. obiit 1?85.
13 Rupertus II. Adolphi filius obiit A. C. 1398.
14 Rupertus III. filius II. postea Imperator.
15 Ludovicus II. Ruperti Imp. filius obiit 140?.
16 Ludovicus III. filius II. obiit 1451.
17 Fridericus Bellicosus auct. Administrativa.

18. Phi-

18 Philippus Ingenuus, filius Ludovici III. obiit 1508.
19 Ludovicus Pacificus, Philippi filius, ob. 1544
20 Fridericus Pius, obiit A. C. 1556.
21 Ottho Heinricus, obiit 1559.
22 Fridericus Simerensis, obiit 1576.
23 Ludovicus Friderici filius, obiit 1583.
24. Fridericus IV. filius Ludovici, obiit 1611.
25 Fridericus Rex Boëm. exauctoratus.
26 Maximilianus Bavarus electus obiit 1651
27 Ferdinandus filius.
28 Carolus Ludovicus 8 Elector declaratus.

## Electores Saxoniæ.

1 Bernhardus Hermanni Bilingi f. Dux Angriæ Elector I. Anno 998. cr.
2 Bernardus f obiit 1063.
3 Ottolphus Bernardi II. filius, obiit 1073.
4 Magnus, obiit 1106.
5 Lotharius Comes Querfurt, post. Imp. ob. 1137
6 Henricus Superbus, Guelpho ducta unica Lotharii filia Elector obiit 1136.
7 Henricus Leo, Superbi filius, incomparabilis heros, obiit 1195.
8 Bernardus Alberti Ursi Elect. Brand. f. ob. 1212
9 Albertus I. Bernardi filius, obiit 1226.
10 Albertus II. Alberti filius, obiit 1311.
11 Rudolphus I. Alberti filius, obiit 1356.
12 Rudolph⁹ II. ob. 1370
13 Wenceslaus Rudolphi frater obiit 1388.
14 Rudolph⁹ III. ob. 1410.
15 Albertus III ob. 1422.
16 Fridericus Bellicosus, primus ex Misnensi linea, electus 1423. ob. 1428.
17 Fridericus Placidus, obiit 1464.
19 Fridericus Sapiens, obiit 1480.
20 Joannes fr. obiit 1532.
21 Joan Frider. à Carolo V. exauctoratur 1547.
22 Mauritius, obiit 1551.
23 Augustus, obiit 1586

24 Christianus I. ob. 1591
25 Christianus II. ob. 1611
26 Joan. Georgius obiit 1656.
27 Joan. Georgius filius.

## Electores Brandeburgii.

1 Hugo Comes Wethinensis obiit 1001.
2 Theodoricus ex fratre nepos. pulsus ab Obotritis 1009.
3 Sigfridus Marchio Stadensis.
4 Ottho Sigfridi f. ob. 1085
5 Ottho Iunior prioris fil.
6 Rudolph. fr. Otthonis.
7 Rudolphus II. filius I.
8 Albertus Ursus Comes Ascaniæ, obiit 1169.
9 Ottho Albus filius, ob. 1198.
10 Ottho II. primi filius, obiit 1206.
11 Albertus Othonis frater, obiit 1221.
12 Joannes I. obiit 1266.
13 Ottho III. frater Ioan. obiit 1267.
14 Joan. II. primi frater, obiit 1283.
15 Ottho IV: Ioannis secundi fr. obiit 1298.
16 Conradus I. Joan. fil obiit 1304.
17 Joan. III. Conradi fil.
18 Waldemarus I. Ioannis frater.
19 Waldemarus II. primi nepos.
20 Joannes IV. obiit 1322
21 Ludovicus Froius Lud. IV. Imp. filius, ob. 1361
22 Ludovicus II. ob. 1369
23 Ottho Lud. fr. ob. 1379
24 Carolus IV. post Imp.
25 Sigismundus Caroli filius postea Imperator.
26 Iodocus Moraviæ Marchio.
27 Fridericus Burggravius Norimberg, obiit 1440
28 Fridericus II. filius I. obiit 1470.
29 Albertus dictus Achilles German. obiit 1486.
30 Joan. II. Alberti filius, obiit 1499.
31 Joachim. Ioannis filius obiit 1535.
32 Joachim. II. obiit 1571
33 Joan. Georg. ob. 1598.
34 Ioachim. Fridericus, obiit 1608.
35 Joan. Sigismund. obiit 1619.
36 Georg. Wilhelm. obiit 1640.

37 Fri-

37 Frideric. Wilhelmus.

*Electores Bohemiæ Reges.*

Primus de quo certius constat Elector. Vladislaus Rex fuit & obiit 1093.

2 Predislaus obiit 1126

3 Uladislaus, obiit 1174

4 Premislaus, obiit 1231

5 Wenceslaus, obiit 1252

6 Ottocarus, occid. 1280

7 Wenceslaus, ob 1305

8 Wenceslaus III. occid. 1306.

9 Henricus Comes Tirol.

10 Joan. Lucemb. fit Rex Bohemiæ 1312.

11 Carolus IV. post. Imp

12 Wenceslaus Imp.

13 Sigismundus Imp.

14 Albertus II. Jmp. obiit 1439.

15 Ladislaus Alberti filius obiit 145?.

16 Georgius Podiebradi⁹. electus 1458. Exauct.

17 Matthias Huniades.

18 Ladislaus Casimiri R. Polon. filius, obiit 1516

19 Ludov. Rex Vng. & Bohemiæ occumbit 1529

20 Ferdinandus Austrius Imp. obiit 1526.

21 Maximilianus II. Jmp. 1562.

22 Rudolph. II. Jmp. 1575

23 Matthias Imp. 1611.

24 Ferdinand II. Imp. 1917

25 Ferdinandus III. Imp. 1637.

26 Ferdinandus IV. 1646

27 Leopoldus 1656

Nunc Regum quoque exterorum Syllabum texamus.

*Et primum Galliæ Monarcharum, qui primogeniti Ecclesiæ Romanæ vocantur.*

1 Pharamundus Marcomiri filius creatur 420 obiit 425.

| | |
|---|---|
| 2 Clodio obiit | 450 |
| 3 Meroveus | 460 |
| 4 Childericus | 484 |
| 5 B. Clodoveus | 514 |
| 6 Ghildebertus | 560 |
| 7 Clotharius | 564 |
| 8 Charibertus | 573 |
| 9 Chilpericus | 587 |

10 Clo-

10 Chlotharius II. Magnus 631
11 Dagobertus I. 645
12 Clodoveus II. 664
13 Clotharius III. 669
14 Childericus II. 678
15 Theodoricus I. 689
16 Clodoveus III. 693
17 Childebertus II. 710
18 Dagobertus II. 715
19 Chilpericus II. 719
20 Clotharius IV. 720
21 Theodoricus II. 741
22 Childebricus III. exauctoratus 725
23 Pipinus Martelli f. 768
24 Carolus Magnus Imper. 814
25 Ludovicus Pius 840
26 Carolus Calvus 878
27 Ludovicus Balbus 878
28 Ludovicus II. & Carolomannus.
29 Carol. Crassus, ob. 888
30 Odo 898
31 Carolus Simplex 929
32 Rudolphus 936
33 Ludovicus Vltramarinus 654
34 Lotharius 986
35 Ludov. Nihil fecit 987
36 Hugo Capetus 998
37 Robertus Pius 10,2
38 Henricus I. 1062
39 Philippus I. 1183
40 Ludovicus VI. Crassus 1137
41 Ludovicus VII. 1180
42 Philippus II. Augustus 1225
43 Ludovicus VIII. 1226
44 S. Ludovicus IX. 1270
45 Philip. III. Audax 1285
46 Philip. IV. Pulcher 1314
47 Ludovicus X. 1316
48 Philip. V. Longus 1321
49 Carol. IV. Pulcher 1314
50 Philip. VI. Valesius 1350
51 Joannes 1364
52 Carol. V. Sapiens 1380
53 Carolus VI. Beneamatus 1422
54 Carol. VII. Victor 1461
55 Ludovicus XI. 1483
56 Carolus VIII. 1498
57 Ludovicus XII. 1515
58 Franciscus I. 1547
59 Henricus II. 1559
60 Franciscus II. 1560
61 Carol. IX. fr. Fran 1574
62 Henricus III. 1589
63 Henricus IV. 1610
64 Ludovicus XIII. 1643
65 Ludovicus XIV.

*Visigothi Narbonensis Galliæ dein Hispaniæ Reges.*

1. Athanaricus clar. 400
2 Alaric, Romã, capit 410

3 Athaulphus Hispaniam invadis 412
4 Sigericus clar. 417
5 Valia 418
6 Teodoricus contra Attilam 451
7 Thorismundus 451
8 Theodoricus Jun. 454
9 Ervigius 466
10 Alaricus 484
11 Amalaricus 508
12 Theoda Theuda cla. 531
13 Theodiscus 548
14 Aquila 551
15 Athanagildus 555
16 Luiba 570
17 Leodevigildus 572
18 Recaredus I. Cath. 585
19 Luiba II. 602
20 Vitericus 604
21 Gundemarus 610
22 Sisebutus 613
23 Recaredus II. 623
24 Suintilanes 6-3
25 Richimetus 632
26 Sisenaudus 633
27 Suintilla II. 638
28 Tulga 641
29 Cindasuindus 643
30 Regisuindus 648
31 S. Bamba 673
32 Ervigius 680
33 Egica 688
34 Vitisa 698

Reges Hispaniæ.

35 Roderic. ult. Gotth. 713
36 S. Pelagius 717
37 Favilla 732
38 Alphonsus I. 734
39 Froila 753
40 Aurelius 766
41 Silus seu Silo 772
42 Maurigatus 783
43 Veremundus 786
44 Alphonsus II. 788
45 Ramirus 829
46 Ordonius 836
47 Alphonsus III. Magnus 846
48 Garsias 886
49 Ordonius II. 889
50 Froila II. 898
51 Alphonsus IV. 899
52 Ramirus II. 905
53 Ordonius III creat. 924
54 Ordonius IV. 929
55 Sanctius I. 930
56 Ramirus IV. 750
57 Veremundus II. 965
58 Alphonsus V. 982
59 Veremundus 1015
60 Ferdinandus I. 1025
61 Sanctius II. 1073
62 Alphonsus VI. 1079
63 Alphonsus VII. 1106
64 Alphonsus VIII. 1126
65 Sanctius III. 1176
66 Ferdinandus II. 1176

67. Al-

## *Regis Hispaniæ.*

| | |
|---|---|
| 67 Alphon. IX. Bon. | 1177 |
| 68 Henricus I. | 1215 |
| 69 Ferdinandus III. | 1217 |
| 90 Alphonsus X. Imp. Astron. | 1262 |
| 71 Sanctius IV. | 1287 |
| 72 Ferdinandus IV. | 1295 |
| 73 Alphonsus XI. | 1308 |
| 74 Petrus I. | 1350 |
| 75 Henricus II | 1369 |
| 76 Ioannes I. | 1377 |
| 77 Heinricus III | 1388 |
| 78 Ioannes II. | 1404 |
| 79 Henricus IV. | 1454 |
| 80 Ferdinandus V. | 1477 |
| 81 Philipp. Austrius | 1504 |
| 82 Carolus V. Imp. | 1516 |
| 83 Philippus II. | 1556 |
| 84 Philippus III. | 1598 |
| 85 Philippus IV. | 1621 |

## Reges Magnæ Britanniæ.

### *Postquam in Regnum unum coaluit.*

| | |
|---|---|
| 1 Egbertus | obiit 837 |
| 2 Ethelwolfus | 857 |
| 3 Ethelwaldus | 858 |
| 4 Ethelbertus | 863 |
| 5 S. Ethelredus | 872 |
| 6 Alfredus | 899 |
| 7 Eduardus | 924 |
| 8 Adelstanus | 940 |

## *Reges Angliæ.*

| | |
|---|---|
| 9 Edmundus | 946 |
| 10 Ethelredus | 954 |
| 11 Edwinus | 958 |
| 12 Edgarus | 974 |
| 13 Eduardus | 977 |
| 14 Edelretus | 1015 |
| 15 Edmundus II. | 1016 |
| 16 Canutus Danus | 1036 |
| 17 Haraldus occidit. | 1040 |
| 18 Canutus Durus | 1041 |
| 19 S. Eduardus III. | 1065 |
| 20 Tosticus | 1066 |
| 21 Haraldus | 1066 |
| 22 Guilelmus I. | 1067 |
| 23 Guilelmus II. | 1100 |
| 24 Stephanus | 1135 |
| 25 Mathildis | 1154 |
| 26 Henricus II. | 1166 |
| 27 Richardus I. | 1189 |
| 28 Ioannes | 1200 |
| 29 Henricus III. | 1272 |
| 30 Eduardus | 1307 |
| 31 Eduardus Iunior | 1327 |
| 32 Eduardus III. | 1377 |
| 33 Richardus II. | 1399 |
| 34 Henricus IV. | 1414 |
| 35 Henricus V. | 1422 |
| 36 Henricus VI. | 1471 |
| 37 Eduardus IV. | 1483 |
| 38 Eduardus V. | 1483 |
| 39 Richardus III. | 1485 |
| 40 Henricus VII. | 1509 |
| 41 Henricus VIII. | 1547 |

42 Eduar-

## Reges Angliæ.

42 Eduardus VI. 1553
43 Maria 1568
44 Elisabetha obiit 1603
45 Jacobus obiit 1625
46 Carolus decollat. 1649

## Reges Scotiæ,

1 Fergesius anno Mundi conditi 3634
2 Feritharis.
3 Mainus.
4 Dornadilla.
5 Nothatus.
6 Rheuda 3777
7 Reuta 3794
8 Thereus.
9 Josina.
10 Finnanus 3860
11 Dructus
12 Evenus.
13 Gillus.
14 Evenus II. 3[illegible]08
15 Ederus.
16 Evenus III.
17 Metellanus A.C. [illegible]
18 Caratacus 51
19 Corbredus 69
20 Dardannus 73
21 Corbredus II. 108
22 Luctacus.
23 Mogaldus 174
24 Conarus.
25 Ethodius.
26 Sathrael.

## Reges Scotiæ.

27 Dunaldus I. 219
28 Ethodius II.
29 Athirco.
30 Nathalocus.
31 Findocus.
32 Donaldus II. 276
3 Donaldus III.
34 Crathilintus.
35 Fincormachus.
36 Romachus.
37 Angusianus.
38 Fethelmachus.
39 Eugenius I. 377
40 Pergusius II. 424
41 Eugenius II. 452
42 Dongardus 457
43 Constantinus I. 4[illegible]9
4 Congallus 501
5 Goranus.
46 Eugenius III. 558
47 Congallus II. 568
48 Kinnatellus 569
49 Aidanus 694
50 Kennettus.
51 Eugenius IV. 626
52 Ferchardus I. 635
53 Donaldus IV. 649
54 Ferchardus II. 668
55 Malduinus 688
56 Eugenius V. 607
57 Eugenius VI.
58 Amberklettus.
59 Eugenius VII. 721
60 Mordacus.

61. Ersinus

61 Erfinus
62 Eugenius VIII. 764
63 Fergusius III.
64 Solmathius
65 Achaius
66 Congallus
67 Dongallus 830
68 Alpinus
69 Kennetus II.
70 Donaldus V. 858
71 Constantinus II.
72 Ethus Alipes 875
73 Gregorius Magn⁹ 892
74 Donaldus VI.
75 Constantinus III.
76 Milcolumbus.
77 Indulphus 978
78 Duffus 978
79 Culepus
80 Renethus.
81 Constantinus IV.
82 Grimus 1003
83 Milcolumbus II. 1034
84 Donaldus VII.
85 Machetus
86 Milcolumbus III.
87 Donaldus VIII.
88 Duncarus
89 Edgarus 1107
90 Alexander I.
91 David
92 Milcolumbus IV.
93 Guilelmus 1214
94 Alexander II.
95 Alexander III.



96 Ioan. Balliolus
97 Robertus Brussus 1329
98 Eduardus Balliolus
99 David II. Brussius 1370
100 Robertus II. Stuartus. 1390
101 Ioan. II. Stuart 1406
102 Iacob. I. Stuart 1437
103 Iacob. II. Stuart 1460
104 Iacob. III. Stu. 1488
105 Iacob. IV. Stu. 1513
106 Iacob. V. Stu. 1542
107 Henricus VIII. 1567
108 Iacobus VI. Stuartus. 1625
109 Carolus Jacobi filius decollatus. 1649

## Reges Daniæ.

1 Dan primus R. Daniæ.
2 Humblus
3 Lotherus
4 Skiolus, A. mundi
5 Gramus
6 Suthdagerus
7 Guthorinus
8 Haddingus 2960
9 Froto I.
10 Haldanus I.
11 Roe
12 Helgo 3130
13 Rolpho
14 Rotherus
15 Roricus.
16 Wicletus

17 Wer-

| | | |
|---|---|---|
| 17 | Wermundus. | |
| 18 | Uffo Gigas | |
| 19 | Dan II. | |
| 20 | Hucletus | |
| 21 | Froto II. | |
| 22 | Dan III | |
| 23 | Fridlevus I. | |
| 24 | Froto III. | 3963 |
| 25 | Hiarnus Poëta | |
| 26 | Fridlevus II. | |
| 27 | Froto IV. | A.C.76 |
| 28 | Ingellus | |
| 29 | Olavus I. | |
| 30 | Haraldus I. | |
| 31 | Froto V. | |
| 32 | Haraldus II. | |
| 33 | Haldanus II. | |
| 34 | Unguinus. | |
| 35 | Sivaldus I. | |
| 36 | Sigarus | |
| 37 | Sivaldus II. | |
| 38 | Haldanus III. | |
| 39 | Haraldus III. | |
| 40 | Hetha puella. | |
| 41 | Olo Vegethus | |
| 42 | Owundus. | |
| 43 | Sivardus I. | |
| 44 | Berthlus | |
| 45 | Iarmericus. | |
| 46 | Brodenus. | |
| 47 | Siwaldus | |
| 48 | Snio | |
| 49 | Biornus | |
| 50 | Haraldus IV. | |

Reges Daniæ.

| | | |
|---|---|---|
| 51 | Gormo I. | |
| 52 | Gotricus | 805 |
| 53 | Olavus | 811 |
| 54 | Henningus | 815 |
| 55 | Sivardus II. | 818 |
| 56 | Ringo. | 818 |
| 57 | Regner. Lochbrod | 831 |
| 58 | Ubbo Spurius | 832 |
| 59 | Siwardus III. | |
| 60 | Ericus I. | |
| 61 | Ericus II. | 859 |
| 62 | Canutus I. | |
| 63 | Froto VI. | |
| 64 | Gormo II. | |
| 65 | Haraldus V. | 901 |
| 66 | Gormo III. | 931 |
| 67 | Haraldus VI. | 980 |
| 68 | Sueno | 1014 |
| 69 | Canutus Magnus | 1036 |
| 70 | Canut. III. Durus | 1042 |
| 71 | Magnus | 1046 |
| 72 | Sueno I. ex Anglis | 1074 |
| 73 | Haraldus VII. | 1076 |
| 74 | S. Canutus IV | 1088 |
| 75 | Olavus Famelicus | 1095 |
| 76 | Ericus IV. | 1102 |
| 77 | Nicolaus | 1134 |
| 78 | Ericus V. | 1139 |
| 79 | Ericus VI. | 1149 |
| 80 | Sueno IV. | 1160 |
| 81 | Waldemarus | 1184 |
| 82 | Canutus VI. | 1202 |
| 83 | Waldemarus II. | 1242 |
| 84 | Ericus VII. | 1250 |

85 Abel

## *Reges Daniæ.*

85 Abel 1252
86 Chistophorus 1259
87 Ericus VIII 1286
88 Ericus IX. 1321
89 Christophorus II. 1333
90 Waldemarus III. 1340
91 Waldemarus IV. 1375
92 Margaretha 1412
93 Ericus X. ex Germanis 1439
94 Christoph. III. 1448
95 Christianus I. 1482
96 Ioannes 1513
97 Christianus II. 1522
98 Fridericus I. 1533
99 Christianus III. 1559
100 Fridericus II. 1588
101 Christianus IV. 1648
102 Fridericus III.

## *Reges Sueciæ.*

1 Sichtrugus A. mundi
2 Gram
3 Suibdragerus
4 Hasmundus 2960
5 Vffo
6 Hundingus
7 Regnerus
8 Hotbrodus 3132
9 Athislaus I.
10 Hotherus
11 Athislaus II. Interrenum usque ad Augustum Imper.

## *Reges Sueciæ.*

12 Alricus.
13 Ericus I.
14 Haldanus.
15 Siwardus.
16 Ericus II.
17 Haldanus II.
18 Vngvinus.
19 Siwaldus.
20 Aluarus.
21 Ingo.
22 Iagellus.
23 Ringo.
24 Gotharus.
25 Iarmericus, inde Communes cum Danis.
26 Fro post 300 annos 803
27 Herotus.
28 Sorbus.
29 Biornus. 831
30 Wichsertus
31 Ericus.
32 Ostenris.
33 Sturbiornus.
34 Ericus.
35 Olanus.
36 Emundus.
37 Stinckel.
38 Halstenus.
39 Amander.
40 Aquinus.
41 Magnus I. 1135
42 Suerco I.
43 Carolus.
44 Suerco II.

45 Joannes I.
46 S. Ericus. 1150
47 Canutus 1168
48 Ericus III. 1222
49 Ericus IV. 1249
50. Waldemarus.
51 Magnus II.
52 Birgerus.
53 Magnus III. 1326
54 Magnus
55 Magnus Schmech 1374
56 Albert⁹ Mechelb. 1363
57 Margarita 1412
58 Ericus Pomeran. 1439
59 Christophorus 1448
60 Carolus Suecus 1470
61 Christianus I. 1482
62 Joannes II. 1513
63 Christianus II. 1532
64 Gustavus Trolle 1560
65 Ericus dejectus 1576
66 Joannes III. 1592
67 Sigmūd. Pol. hær. 1602
68 Carolus coronat. 1607
69 Gustavus Adolphus mort: 1632
70 Christina resignat 1654
71 Carolus Gustavus Palatinus.

## *Reges Vngariæ:*

*Prætermissis vetustissimis Pannoniæ Regibus & Ducibus.*

1 S. Stephanus à Deo electus A. C. 1000
2 Petrus Germanus 1038
3 Aba Vngarus 1041
4 Andreas I. 1044
5 Bela I. 1047
6 Salomon 1053
7 Geiza 1074
8 Ladislaus I. 1077
9 Colomannus 1095
10 Stephanus II. 1116
11 Bela II. 1135
12 Geiza II. 1145
13 Stephanus III. 1165
14 Bela III. 1176
15 Emericus 1198
16 Ladislaus II. 1206
17 Andreas II. 1207
18 Bela IV. 1238
19. Stephanus IV. 1275
20 Ladislaus III. 1277
21 Andreas III. 1290
22 Wenceslaus 1301
23 Ottho Bavarus 1304
24 Carolus Neapolit. 1310
25 Ludovicus I. 1342
26 Maria 1382
27 Carolus II. 1384

### *Reges Vngariæ.*

28 Sigismundus Imp. 1387
29 Albertus Imp. 1438
30 Uladislaus 1440
31 Ladislaus IV. 144
32 Matthias I. 1458
33 Uladislaus II. 1490
34 Ludovicus II. 1516
35 Ferdinandus I. 1526
36 Maximilianus II. 1563
37 Rudolphus II. 1572
38 Matthias II. 1608
39 Ferdinandus II. 1618
40 Ferdinandus III. 1625
41 Ferdinandus IV. 1647
42 Leopoldus

### *Reges Poloniæ.*

1 Boleslaus 1025
2 Mesco 1034
3 Casimirus 1058
4 Boleslaus 1082
5 Vladisl. Princeps 1102
6 Boleslaus III. 1139
7 Uladislaus II. 1145
8 Boleslaus IV. 1173
9 Mieceslaus 1177
10 Casimirus II. 1194
11 Lescus Albus 1227
12 Uladislaus 1232
13 Henricus 1238
14 Uladislaus IV. 1239
15 Henricus Pius 1248
16 Premislaus 1259
Boleslaus Pius 1279

### *Reges Poloniæ.*

18 Boleslaus IV. 1279
19 Lescus Niger 1289
20 Wenceslaus 1295
21 Premislaus 1296
22 Uladislaus 1333
23 Casimirus III. 1370
24 Ludov. Ungarus 1384
25 Hedvvig & Iagello 1434
26 Wladisl. Iunio 1444
27 Casimirus 1492
28 Ioan. Albertus 1501
29 Alexander 1506
30 Sigismundus 1548
31 Sigismundus Aug. 1571
32 Henricus 1574
33 Stephan. Bathor. 1586.
34 Sigismundus Suecus obiit 1632
35 Ladislaus obiit 1648
36 Casimirus

### *Ohmanni sive Otthomanni Turcarum Impp.*

1 Ertuc. Osman. Gasi 1328
2 Vrchan Gasi 1358
3 Sulthan Murath Gasi
4 Sulthā Bajazith ob. 1404
5 Esmit Solimann. 1411
6 Musa Muhemet 1414
7 Sulthan Mehemet 1422
8 Sulthan Murat 1430
9 Mahomet I. Imp. Constant. 1451

10 Ba-

10 Bajazethes 1512
11 SulthanSelim. ob.1520
12 Solimannus. ob1566
13 Selimus II. ob. 1575
14 Amurathes ob. 1595
15 MahomethIII.ob.1603
16 Achmat puer ob. 1617
17 Mustaffa ob. 1623
18 Amurathes ob. 1640
19 Ibrahim.occisus 1648
20 Achmat

*Venetæ Reipubl Duces & Principes.*

1 Paulatius Anafestus, electus primus Dux 697. obiit 717.
2 Marcellus Tegalianus, obiit 726.
3 OrleusYpetus.ob. 737
4 Thedatus Ypatus 755
5 Galla 756
6 Domin Monetarius 757
7 MauritiusGalbius 780
8 Ioannes Galbius 789
9 ObeleriusAnafest. 809
10 Angelus Patritiat. 827
11 Iustin. Patritiatius 829
12 Joannes 836
13 PetrusTradonicus 864
14 VrsusPatritiatius 881
15 Joan. Patritiatius 887
16 Petrus Candianus 887
17 Petrus Tribunus 911
18 Vrsus Badoarius 920
19 Petrus Candianus 930
20 Petrus Badoarius 941
21 Candian.Badorius 952
22 PetrusCandianus 970
23 Petrus Vrseolus 978
24 Vitalis Candianus 979
25 Tribunus Memus 991
26 Petrus Vrseolus 1009
27 Ottho Urseolus 1024
28 Petr. Centranic. 1028
29 Dominicus Flabanicus 1044
30 Dominicus Contarenus 1070
31 Domin.Sylvius 1083
32 Vitalis Valerius 1096
33 Vitalis Michael 1101
34 Ordelaph. Faled. 1120
35 Domin.Michael 1131
36 Petrus Polanus 1150
37 Dominicus Maurocenus 1156
38 VitalisMichaelII. 1173
39 Sebastian. Zianus 1181
40 Aureus Malipetra 1192
41 Henric Dandulus 1205
42 Petrus Zianus 1227
43 Iacobus Tepulus 1248
44 Marin⁹ Maurocen⁹ 1252
45 Rainerus Zenus 1269
46 Laurenti⁹ Tepulus 1274
47 Iacob. Contaren⁹ 1280
48 Ioañes Dandulus 1290

49 PetrusGradonic. 1302
50 Marinus Georg. 1303
51 Ioan. Superantius 1321
52 Francisc. Dandulꝰ 1331
53 Bartholomæus Gradonicus 1342
54 AndreasDandulꝰ 1354
55 Marinus Valerius 1354
56 Ioannes Gradonicus Naso 1356
57 Ioan. Delphinus 1361
58 Laurent. Celsus 1365
59 MarcusCornariꝰ 1368
60 AndreasCõtaren. 1382
61 Mich. Maurocen. 1382
62 Anton. Venerius 1400
63 Michael Stenus 1413
64 Thom. Mocenius 1423
65 Francisc. Fuscarus 1457
66 Pasqualis Maripetrus 1462
67 Christoph. Maur. 1471
68 NicolausThron. 1473
69 NicolausMarcell. 1474
70 PetrusMocenic. 1475
71 Andr. Vendrem. 1477
72 Ioan. Mocenicus 1484
73 MarcusBarbadic. 1485
74 Augustinus Barbadicus 1500
75 Leonardus Lauredanus 1521
76 Anton. Grimanus 1523

Duces Veneti.

77 PetrusGridus 1545
78 Petrus Landus 1545
79 Francisc. Donatus 1553
80 Marcus Antonius Trivisanus 1554
81 Aloysius Mocenicus obiit 1577
82 Sebast. Venerius 1579
83 NicolausPontius 1583
84 Paschalis Ciconia 1595
85 MarinusGriman. 1606
86 Leonard. Donatꝰ 1612
87 AntoniusMemmi 1615
88 IohannesBembus 1618
89 Nicolaus Donat. 1618
90 AntoniusPriulus 1623
91 Francisc. Cõteran. 1625
92 Ioann. Correlius 1630
93 Nicolaus Contarenus 1655
94 Carolus Contarenus 1656
95 Ioan. Cornarus 1656
96 Bertucius Valier

## *Index Alphabeticus Romanorum Pontificum.*


Adeodatus: creatur 669
S. Agabetus I. 535
S. Agabetus II. 946


S.Agatho

| | |
|---|---|
| S. Agatho | 678 |
| S. Alexander I. | 121 |
| Alexander II. | 1061 |
| Alexander III. | 1159 |
| Alexander IV. | 1254 |
| Alexander V. | 1409 |
| Alexander VI. | 1492 |
| Alexander VII. | 1655 |
| S. Anacletus | 103 |
| S. Anastasius I. | 398 |
| Anastasius II. | 496 |
| Anastasius III. | 910 |
| Anastasius IV. | 1153 |
| S. Anicetus | 167 |
| S. Antherus | 237 |
| Benedictus I. | 570 |
| Benedictus II. | 684 |
| Benedictus III. | 855 |
| Benedictus IV. | 905 |
| Benedictus V. | 964 |
| Benedictus VI. | 972 |
| Benedictus VII. | 975 |
| Benedictus VIII. | 1012 |
| Benedictus IX. | 1033 |
| Benedictus X. | 1304 |
| Benedictus XI. | 1334 |
| Benedictus XII. | 1334 |
| S. Bonifacius I. | 419 |
| Bonifacius II. | 530 |
| Bonifacius III. | 606 |
| Bonifacius IV. | 607 |
| Bonifacius V. | 617 |
| Bonifacius VI. | 896 |
| Bonifacius VII. | 975 |
| Bonifacius VIII. | 1294 |
| Bonifacius IX. | 1389 |
| S. Cajus | 283 |
| S. Callistus I. | 221 |
| Callistus II. | 1119 |
| Callistus III. | 1455 |
| S. Cælestinus I. | 423 |
| Cælestinus II. | 1143 |
| Cælestinus III. | 1191 |
| Cælestinus IV. | 1241 |
| S. Cælestinus V. | 1294 |
| Christophorus | 907 |
| S. Clemens I. | 93 |
| Clemens II. | 1046 |
| Clemens III. | 1188 |
| Clemens IV. | 1265 |
| Clemens V. | 1305 |
| Clemens VI. | 1342 |
| Clemens VII. | 1523 |
| Clemens VIII. | 1592 |
| S. Cletus | 80 |
| Conon | 886 |
| Constantinus | 708 |
| S. Cornelius | 253 |
| S. Damasus I. | 367 |
| Damasus II. | 1048 |
| S. Dionysius | 251 |
| S. Deus dedit | 614 |
| Donus I. | 676 |
| Donus II. | 972 |
| S. Eleutherius | 179 |
| S. Evaristus | 112 |
| S. Eugenius I. | 654 |
| Eugenius II. | 824 |

| | |
|---|---|
| Eugenius III. | 1145 |
| Eugenius IV. | 1431 |
| S. Eusebius. | 309 |
| S Eutychianus. | 275 |
| S. Fabianus | 238 |
| S. Felix I. | 272 |
| S. Felix II. | 357 |
| S. Felix III. | 483 |
| S. Felix IV. | 526 |
| Formosus. | 891 |
| S. Gelasius I. | 492 |
| Gelasius II. | 1118 |
| S. Gregorius I. | 590 |
| S. Gregorius II. | 714 |
| S. Gregorius III. | 731 |
| Gregorius IV. | 827 |
| Gregorius V. | 996 |
| Gregorius VI. | 1044 |
| S. Gregorius VII. | 1073 |
| Gregorius VIII. | 1187 |
| Gregorius IX. | 1227 |
| Gregorius X. | 1271 |
| Gregorius XI. | 1370 |
| Gregorius XII. | 1406 |
| Gregorius XIII. | 1572 |
| Gregorius XIV. | 1590 |
| Gregorius XV. | 1621 |
| Hadrianus I. | 772 |
| Hadrianus II. | 867 |
| Hadrianus III. | 884 |
| Hadrianus IV. | 1154 |
| Hadrianus V. | 1276 |
| Hadrianus VI. | 1521 |
| S. Hilarius. | 461 |
| Honorius I. | 66 |
| Honorius II. | 1124 |
| Honorius III. | 1216 |
| Honorius IV. | 1285 |
| S. Hormisdas. | 514 |
| S. Higinus, | 158 |
| S. Innocentius I | 402 |
| Innocentius II. | 1130 |
| Innocentius III. | 1198 |
| Innocentius IV. | 1243 |
| Innocentius V. | 1276 |
| Innocentius VI. | 1362 |
| Innocentius VII. | 1404 |
| Innocentius VIII. | 1484 |
| Innocentius IX. | 1591 |
| Innocentius X. | 1644 |
| S. Joannes I. | 523 |
| Ioan. II. | 531 |
| Ioan. III. | 559 |
| Ioan. IV. | 639 |
| Ioan. V. | 685 |
| Ioan. VI. | 701 |
| Ioan. VII. | 705 |
| Ioan. VIII. | 871 |
| Ioan. IX. | 901 |
| Ioan. X. | 913 |
| Ioan. XI. | 931 |
| Ioan. XII. | 956 |
| Ioan. XIII. | 965 |
| Ioan. XIV. | 984 |
| Ioan. XV. | 985 |
| Ioan. XVI. | 996 |
| Ioan. XVII. | 1003 |
| Ioan. XVIII. | 1003 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ioan. XIX. | 1024 | S. Melchiades, | 311 |
| Ioan. XX. | 1276 | Nicolaus I. | 858 |
| Ioan. XXI. | 1316 | Nicolaus II. | 1059 |
| Ioan. XXII. | 1410 | Nicolaus III. | 1277 |
| Ioann. XXIII. immixtus. | | Nicolaus IV. | 1288 |
| S. Iulius I. | 336 | Nicolaus V. | 1447 |
| Iulius II. | 1503 | S. Paschalis I. | 817 |
| Iulius III. | 1550 | Paschalis II. | 1099 |
| Lando | 912 | S. Paulus I. | 757 |
| S. Leo I. | 440 | Paulus II. | 1464 |
| Leo II. | 683 | Paulus III. | 1534 |
| Leo III. | 795 | Paulus IV. | 1555 |
| S. Leo IV. | 847 | Paulus V. | 1605 |
| Leo V. | 907 | Pelagius I. | 555 |
| Leo VI. | 928 | Pelagius II. | 577 |
| Leo VII. | 936 | S. Petrus | 45 |
| Leo VIII. | 965 | S. Pius I. | 158 |
| Leo IX. | 1049 | Pius II. | 1458 |
| Leo X. | 1513 | Pius III. | 1503 |
| Leo XI | 1605 | Pius IV. | 1559 |
| S. Liberius. | 352 | Pius V. | 1566 |
| S. Linus. | 69 | S. Pontianus | 233 |
| S. Lucius I. | 255 | Romanus | 900 |
| Lucius II. | 1144 | Sabinianus | 604 |
| Lucius III. | 1181 | S. Sergius I. | 987 |
| S. Marcus | 336 | Sergius II. | 844 |
| S. Marcellus | 304 | Sergius III. | 907 |
| Marcellus II. | 1555 | Sergius IV. | 1009 |
| S. Marcellinus | 296 | Severinus | 639 |
| Marinus I. | 882 | Simplicius | 467 |
| Marinus II. | 943 | Siricius | 385 |
| S. Martinus, I. | 649 | Sisinius | 708 |
| Martinus II. | 1281 | S. Sixtus I. | 132 |
| Martin. III. aliis IV. | 1417 | S. Sixtus II. | 2[illegible]0 |

| | |
|---|---|
| S. Sixtus III. | 432 |
| Sixtus IV. | 1471 |
| Sixtus V. | 1585 |
| S. Sother | 175 |
| S. Stephanus I. | 257 |
| Stephanus II. | 752 |
| Stephanus III | 752 |
| Stephanus IV. | 768 |
| Stephanus V. | 816 |
| Stephanus VI. | 885 |
| Stephanus VII. | 897 |
| Stephanus VIII. | 929 |
| Stephanus IX. | 939 |
| Stephanus X. | 1057 |
| S. Silverius | 536 |
| S Silvester I. | 314 |
| Silvester II. | 999 |
| S. Symmachus | 498 |
| S. Telesphorus | 142 |
| Theodorus I. | 641 |
| Theodorus II. | 901 |
| Valentinus | 827 |
| S. Victor I. | 194 |
| Victor II. | 1054 |
| Victor III. | 1086 |
| Vigilius | 540 |
| S. Vitalianus | 655 |
| S. Vrbanus I. | 226 |
| Vrbanus II. | 1088 |
| Vrbanus III. | 1185 |
| Vrbanus IV. | 1261 |
| Vrbanus V. | 1362 |
| Vrbanus VI. | 1378 |
| Vrbanus VII. | 1590 |
| Vrbanus VIII. | 1623 |
| S Zacharias | 741 |
| S. Zepherinus | 203 |
| S. Zosimus | 417 |

## *Romanorum Augusti Impp.*

| | creatio. |
|---|---|
| Adolphus Nassovius | 1292 |
| Albertus I. | 1299 |
| Albertus II. | 1438 |
| Alexander I. | 223 |
| Alexander II. | 911 |
| Alexius I. Comn. | 1083 |
| Alexius II. Comn. | 1180 |
| Alexius III. Ang. | 1195 |
| Alexius IV. Andelus | 1203 |
| Alexius V. Ducas | 1204 |
| Alphonsus Hisp. | 1258 |
| Anastasius I. | 491 |
| Anastasius II. | 715 |
| Andronicus Tyrann. | 1183 |
| Andronicus Senior | 1283 |
| Andronicus Iunior | 1384 |
| Anthemius I. | 467 |
| Anthemius II. | 715 |
| Antoninus Pius | 140 |
| Arcadius | 395 |
| Arnulphus | 8 8 |
| Altus | 455 |
| Aurelianus | 271 |
| Augustus | 1 |
| Augustulus | 475 |

Balbinus

| | |
|---|---|
| Balbinus | 240 |
| Basilius | 975 |
| Basilius Macedo. | 867 |
| Basiliscus | 476 |
| Balduinus I. | 1204 |
| Balduinus II. | 1238 |
| Berengarius | 915 |
| Caligula | 39 |
| Caracalla | 213 |
| Carinus | 284 |
| Carus | 283 |
| Carolus Magnus | 800 |
| Carolus Calvus | 875 |
| Carolus Crassus | 881 |
| Carolus IV. | 1346 |
| Carolus V. | 1519 |
| Cl. Tiberius Drusus | 43 |
| Fl. Claudius | 269 |
| Commodus | 182 |
| Conradus I. | 911 |
| Conradus II. | 1027 |
| Conradus III. | 1139 |
| Conradus IV. | 1250 |
| Constans I. | 337 |
| Constans II. | 642 |
| Constantinus I. | 306 |
| Constantinus II. | 330 |
| Constantinus III. | 641 |
| Constantinus IV. | 668 |
| Constantinus VI. | 741 |
| Constantinus VII. | 912 |
| Constantinus VIII. | 975 |
| Constantinus IX. | 1042 |
| Constantinus X. | 1059 |
| Constantinus XI. | 1445 |
| Constantius Chlorus | 30 |
| Constantius II. | 337 |
| Decius | 253 |
| Didius Iulianus | 195 |
| Diocletianus | 284 |
| Diadumenus | 219 |
| Domitianus | 81 |
| Ferdinandus I. | 1556 |
| Ferdinandus II. | 1619 |
| Ferdinandus III. | 1636 |
| Florianus | 279 |
| Fridericus I. | 11 2 |
| Fridericus II. | 12 0 |
| Fridericus III. | 1314 |
| Fridericus IV. | 1415 |
| Galba | 70 |
| Galerius | 304 |
| Gallienus | 357 |
| Gallus | 254 |
| Glycerius | 473 |
| Gordianus | 240 |
| Gratianus | 367 |
| Guilhelm' Holland. | 1246 |
| Hadrianus | 119 |
| Heliogabalus | 220 |
| Henricua I. Auceps | 919 |
| Henricus II. | 1014 |
| Henricus III. | 1046 |
| Henricus IV. | 1084 |
| Henricus V. | 1111 |
| Henricus VI. | 1191 |
| Henricus VII. | 1245 |
| Henricus VIII. | 1308 |

| | |
|---|---|
| Henricus Flander. | 1206 |
| Heracleonas | 641 |
| Heraclius | 610 |
| Honorius | 395 |
| Joan. Cantacuzenus | 1338 |
| Joannes II. | 1354 |
| Joan. Comnenus | 1118 |
| Joannes Ducas | 1222 |
| Joan. Lascares | 1259 |
| Joan. Zemisces | 996 |
| Joannes VII. | 1418 |
| Joannes VIII. | 1428 |
| Jovianus | 363 |
| Irenes | 977 |
| Isaac I. | 1057 |
| Isaac II. | 1185 |
| Julianus | 361 |
| Justinus I. | 518 |
| Justinus II. | 565 |
| Justinianus I. | 527 |
| Justinian II. | 576 |
| Lambertus | 904 |
| Leo Magnus | 457 |
| Leo Armenus | 813 |
| Leo III. | 775 |
| Leo Isauricus | 717 |
| Leo Philosophus | 886 |
| Leontius | 694 |
| Leopoldus I. | 1658 |
| Licinius | 310 |
| Lotharius I. | 840 |
| Lotharius II. | 1133 |
| Ludovicus I. | 814 |
| Ludovicus II. | 855 |
| Ludovicus III. | 877 |

Cæsares.

| | |
|---|---|
| Ludovicus IV. | 900 |
| Ludovic. V. aliis IV. | 1314 |
| Lucius Verus | 163 |
| Macrinus | 219 |
| Majorianus | 457 |
| Manuel I. | 1143 |
| Manuel II. | 1388 |
| Marcus Aurelius | 163 |
| Martianus | 450 |
| Maxentius | 583 |
| Matthias | 1612 |
| Maximilianus I. | 1486 |
| Maximilianus II. | 1564 |
| Maximinus | 237 |
| Maximus I. | 383 |
| Maximus II. | 455 |
| Michael I. | 811 |
| Michael II. | 821 |
| Michael III. | 842 |
| Michael IV. | 1034 |
| Michael V. | 1041 |
| Michael VI. | 1056 |
| Michael VII. | 1071 |
| Michael VIII. | 1260 |
| Momillus | 475 |
| Julius Nepos | 476 |
| Nero Domitius | 56 |
| Nerua | 98 |
| Nicephorus I. | 802 |
| Nicephorus II. | 963 |
| Nicephorus III. | 1078 |
| Numerianus | 284 |
| Olybrius | 274 |
| Ottho Sylvius | 71 |

| | |
|---|---|
| Ottho Magnus | 962 |
| Ottho II. | 973 |
| Ottho III. | 983 |
| Ottho IV. | 1199 |
| Pertinax | 195 |
| Philippus I. | 246 |
| Philippus II. | 1199 |
| Philippus Berdanes | 711 |
| Phocas | 602 |
| Petrus Antiſiodorenſ. | 1216 |
| Probus | 279 |
| Pupienus | 240 |
| Quintillus | 271 |
| Richardus Anglus | 1258 |
| Robertus | 1221 |
| Rupertus Bavarus | 1400 |
| Rudolphus I. | 1273 |
| Rudolphus II. | 1576 |
| Romanus Lecap. | 921 |
| Romanus Junior | 922 |
| Romanus III. | 960 |
| Romanus IV. | 1028 |
| Romanus Diogenes | 1068 |
| Severus I. | 195 |
| Severus II. | 461 |
| Sigiſmundus | 1411 |
| Stautatius | 811 |
| Tacitus | 278 |
| Theodora & Zoe | 1054 |
| Theodorus Laſcaris | 1204 |
| Theodorus II. | 1255 |
| Theodorus III. | 1259 |
| Theodoſius Magnus | 379 |
| Theodoſius II. | 408 |
| Theodoſius III. | 715 |
| Theophilus | 829 |
| Tiberius | 16 |
| Tiberius II. | 579 |
| Tiberius Abſimarus | 697 |
| Titus Veſpaſianus | 81 |
| Trajanus | 1600 |
| Valens | 364 |
| Valentianus I. | 364 |
| Valentinianus II. | 375 |
| Valentinianus III. | 425 |
| Valerianus | 257 |
| Wenceslaus | 1379 |
| Veſpaſianus | 72 |
| Vitellius | 71 |
| Voluſianus | 892 |
| Zeno | 474 |

## Virtus Lucroſior Imperio.

# NOTITIA
## S. R. I.
# PRINCIPUM,
## Genealogica & Stemmatographica.
*Ad*
**Historiæ Statusque hodierni cognitionem plurimum faciens,**

*Cui externorum item Regum aliquot & Principum similis cognitio accedit.*

Auctore R. P. F. Gabriele Bucelino Theologo, Asceta VVeingartense Benedictino,

Notitiam præcipuorum Germaniæ nostræ & Europæ Principum, duplici Genealogica & Stemmatographica demonstratione exhibemus. Priore quidem ut præcipuorum familiæ satorum liberi distinctius, eorumq; ætas cognoscatur. Alterâ: ut nobilitas cujusq; pro dignitate conjugiorum comprobetur. Cæterum tanti hæc scire refert, ut præteritis non solum rectè judices, sed de futuris providè omineris, cum ex hisce tabulis, quid quisq; Principum alter ab altero speret seu metuat, adeoq; causas amicitiæ & bellorum facile perspicias. Nihil ut dicam de ipsa cognitionis hujus jucunditate, & per hanc faciliore ad Principes accessu, de quo aliisq; utilitatibus prolixè agimus Tomo 1. Oper. Genealog. Insignia autem in 3. tabulis, propter pictorum meliorem commoditatem, & ob Typographorum errores evitandos apponere, & numeris, quò faciliùs inveniri possint, signare voluimus.

1 Imperator
2 Hispania
3 Gallia
4 Anglia
5 Ungaria
6 Portugallia
7 Polonia
8 Dania
9 Scotia
10 Navarra
11 Suecia
12 Austria
13 Bavaria.
14 Saxonia
15 Brandeburg
16 Palatin. Rheni
17 Anhald
18 Baden
19 Brunsvicia
20 Clivia
21 Hassia
22 Holsatia
23 Julia
24 Leuctenberg.
25 Lotharingia
26 Lucenburg
27 Mechelburg
28 Pomerania
29 Sabaudia
30 Wirtenberg.
31 Arnberg
32 Borbon
33 Etruria
34 Ligniz
35 Longuevill
36 Mantua.
37 Mediolanum
38 Münsterberg
39 Toleto
40 Barbi
41 Egmund
42 Gleichen.
43 Mansfeld
44 Nassau
45 Rheni Comes
46 Oldenburg.
47 Leipp.
48 Salm
49 Schvvarzenberg.
50 Solms
51 Stolberg
52 Wiedt
53 Witgenstein.
54 Zimmern
55 Zolern
56 Colligni
57 Duglas.
58 Schonberg
59 Eijcken de Riviere
60 Möll in Hochförst


I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

II.



III.



Ferdinandus I. Imp. n. 1503. ob. 1564. Vxor Elisabetha Anna, Ladislai R. Vngariæ filia,

- Elisabetha Vx. Sigism. Augusti R. Polon.
- MaximilanII. Imp. n. 1527. ob. 1576 Vx. Maria, Caroli V. Imp. filia.
- Anna Ducissa Bavariæ.
- Ferdin. Archid. n. 1529.
- Maria, Vx. Wilh. D. Iuliac.
- Magdal. n. 1532 obiit 1500
- Cathar. Vx. Franc. D. Mant.
- Leon. Vx. Wilh. D. Mant 2dò Sigism. Aug. R. Pol.
- Margar. n. 1536 obiit 1567
- Barbara Vxor Francisci II. D. Hetrur.
- Carolus Archid. Vx. Maria (D. Bav.
  - Anna Vxor Sigism. III. R. Pol.
  - Maria Christierna Vx. Sigism. Battorii. P. Transylv.
  - Maximil. Ernestus natus 1583. obiit 1616.
  - Margar. Vx. Phil III. R. Hisp.
  - Ferdinandus II. Imp. Vx. 1. Anna Dux Bavar. 2. Eleonora Dux Mant. ἄπαις
    - Ioan. Carolus nat. 1505 obii 1619.
    - Ferdinandus Ernestus dictus Ferdinandus III. Imp. Aug. Vxor 1. Maria Anna Philippi III. R. Hisp. filia 2. Maria Leopoldina, Leopoldi Archid. filia n. 1632 obiit 1649
    - Maria Anna nata 1610. Vxor Maximil. S. R. Imp. Palat. Dux Bavar.
    - Cecilia Renata, n. 1611 obiit 1644 Vxor Vladislai Reg. Poloniæ.
    - Leopoldus Wilhelmus, natus 1614 Episcopus Argent. Passau Halberstad & Olomuc. Mag. Ordin. Teutonici. Abbas Murbac. & Hirschfeld. Gubernator Belgii.
  - Leopoldus n. 1586 obiit 1632. Vx Claudia Medicæa.
  - Maria Magdal. Vx. Cosmi M. Ducis Hetrur.
  - Constantia Vx Sigismund. III. R. Polon.
  - Carolus Episc. Vratisl. & Brixin. Magister Ord. Teutonici 1590 obiit 1624.
- Vrsula n. 1541. ob. 1543.
- Helena, n. 1543 ob. 1574.
- Ioanna, Vxor Francisci D. Hetrur.

I.

- Ferdinandus III. Jmp. Aug. P. F. B.
  - Ferdinandus II. Jmp. natus 1578 obiit 1637.
    - Carolus Archidux, natus 1540 obiit 1590.
      - Ferdinandus I. Imp. natus 1503. obiit 1564. 1
      - Elisab. Anna R. Vng. nata 1505. ob. 1547. 5
    - Maria Dux Bavariæ, nata 1553 obiit 1608.
      - Albertus Dux Bavariæ n. 1525. obiit 1579. 13
      - Anna, Ferd. I. Imp. f. n. 1528 obiit 1590. 12
  - Maria Anna Ducissa Bavar. n. 1574 obiit 1616.
    - Wilhelmus Dux Bavariæ, n. 1548 obiit 1624.
      - Albertus Dux Bavariæ. 13
      - Anna Ferdinandi I. Imp. filia. 12
    - Renata Dux Lotharing. n. 1540. ob. 15 6.
      - Franciscus Dux Lothring. n. 1517. obiit 25
      - Christina Regina Daniæ. 4

Guilielmus D. Bavariæ obiit 1550. Vxor Maria Iacobe, Philippi March. Badensis filia.

- Theodo D. Bavariæ in pueritia extinctus.
- Albertus Vxor Anna filia Ferdinandi I. Imp.
  - Carolus n. 1547.
  - Wilhelmus. Vxor. Renata D. Lotharingiæ.
    - Christoph. n. 1571.
    - Christierna. n. 1572.
    - Maximilianus S. R. I. Elect. Vx. 1. Elisabetha, D. Lothar. Caroli filia 2. Maria Anna filia Ferdinandi II. Imp.
    - Maria Anna. Vx. Ferd. II. Imp.
    - Philippus S. R. E. Card. Episcop. Ratisbon. 1576. ob. 1598.
    - Ferdinandus Elect. Colon. n. 1577.
    - Leonora Magd. n. 1578. ob. 1579.
    - Albertus n. 1584. Vx. Mechtild. Landgr. Leuctenb. Georg. Ludov. F.
    - Magdal. Vx. Wolfg. Wilh. D. Neoburg.
  - Ferdinandus n. 1550. ob. 1608
  - Fridericus n. 1551. in pueritia extinctus.
  - Ernestus. n. 1554. ob. 1612 Archiep. Colon. idem Leodiens. Hildisheim. Frising. & Monasteriensis Episc.
  - Maria Maximiliana. n. 1552.
  - Maria n. 1553. Vxor Caroli Archiducis.
- Sidonia. Vxor Philiberti March. Badensis.

Maximilianus S. R. I. Elector Dux Bavar. Vxor Maria Anna Ferd. II. Imp. f. tertii soror.

- Wilhelmus Dux Bavariæ, natus 1548 obiit 1624.
  - Albertus Dux Bavariæ, n. 1528. ob. 1579.
    - Wilhelmus Dux Bavariæ obiit 1550. 13
    - Maria Iacobea March. Badens. obiit 1580. 18
  - Anna Austriaca Caroli Archiducis soror. n. 1528. obiit 1590.
    - Ferdinandus I. Imp. n. 1503. obiit 1564. 1
    - Elisabetha Anna Rex Vng. n. 1505. ob. 1547 5
- Renata Ducissa Lotharingiæ n. 1540. obiit 1596.
  - Franciscus Dux Lotharing. natus 1517. ob. 1545.
    - Antonius D. Lotharing. n. 1481. obiit 1544. 25
    - Renata D. Borbonia. 32
  - Christina Regina Daniæ.
    - Christiern. Rex Daniæ n. 1481. obiit 1559. 8
    - Isabella Caroli V. Imp. Germana obiit 1525. 12

Heinricus, Alberti filius Dux Saxoniæ n. 1473. ob. 1541. Vx. Catharina filia Magni D. Mechelb.

- Maurit. Elect. â Carolo V. Imp. creatus 1547 obiit 1553. Vxor 1. Sibylla D. Saxon. Magni filia. 2. Agnes Philippi Landgr. Hassiæ filia.
- Severinus, obiit 1553.
- Augustus post fratrem S. R. I. Elect. Vxor 1. Anna R Daniæ. 2. Agnes filia Ioachimi Princ. Anhalt.
  - Ioan. Heinricus obiit inf.
  - Elisabetha nata 1552 obiit 1590. Vxor Ioan. Casimiri, C. P. R.
  - Alexander natus 1554 obiit 1567.
  - Magnus. Ioachim. & Hector immaturè obierunt.
  - Christianus I. Elector Vxor Sophia March. Brandenb.
    - Christianus II. Elect. Saxon. n 1583 obiit 1611. Vxor Hedvvig Friderici II. Regis Daniæ filia.
    - Ioan. Georgius Elect. Vxor 1. Sibylla Elisabetha, Friderici Dux Wirtemb. filia. 2. Magdal. Sibylla March. Brandenb. è qua omnes liberi.
    - Anna Sabina obiit inf.
    - Elisabetha inf. decessit.
    - Augustus n. 1589 ob. 1616. Vxor Sophia Hedvvig, Henrici Iulii D. Brunsuic. filia.
    - Sophia Vxor Francisci Ducis Pomeraniæ.
  - Augustus, Adolphus & Fridericus inf. obierunt.
  - Dorothea nata 1563 obiit 1587. Vxor Heinrici Iulii Ducis Brunsuic.
  - Anna n. 1567 Vxor Ioan. Casimiri Ducis Saxoniæ.
  - Æmilia n 1565.
  - Maria n. 1562. ob. 1566.
- Æmilia Vx. Georg. March. Brandenburg.
- Sibylla Vxor Francisci D. Sax. Infer. Angriæ.
- Sidonia Vxor Erici Iunioris D. Brunsui. & Luneb.

- Ioan. Georgius Elector Saxoniæ natus 1585 Vxor Magdal. Sibylla, filia Alberti Friderici March. Brandenb. Ducis Borussiæ.
  - Christianus I. Elector Saxoniæ natus 1560 obiit 1591.
    - Augustus Elector Saxoniæ natus 1526 obiit 1586.
      - Heinricus Dux [illegible] tus 1473 obiit 1541.
      - Catharina Duc. Mechelburg obiit 1561. 27
    - Anna Regina Daniæ, obiit 1585.
      - Christianus III. R. Dan. natus 1503 obiit 1559. 8
      - Dorothea Dux Saxon. Angriæ obiit 1571. 14
  - Sophia March. Brand. n. 1568 obiit 1622.
    - Ioan. Georg. Elect. Brandenb. n. 1525 ob. 1598.
      - Ioachimus II. Elector Brandenb. nat. 1505 obiit 1571 15
      - Magdalena Ducissa Saxoniæ obiit 1534. 14
    - Sabina March. Brandenb. obiit 1575.
      - Georgius Marchio Brandenb. n. 1484 obiit 1543. 15
      - Hedvvig Ducissa de Monsterberg. 38

Ioan. Georg. Elect. Brandenburg. n. 1525. ob. 1598. Vxor Sophia, Friderici D. Lignic. F.

Ioachimus Fridericus filius unicus Elect. Brandeburg post patrem. Vxor 1. Catharina Ioannis March. Brandenb. filia. 2. Eleonora Alberti Friderici March. Brand. F. ex prima sequentes liberi.

- Ioan. Sigismundus Elect. Vx. Anna March. Brand.
  - Georgius Wilhelmus Elect. Vxor Elisabetha Carlotta Frid. IV. Elect. Palat. F.
  - Anna Sophia. n. 1598. Vx. Frid. Vlrici D. Bruns.
  - Maria Eleonora. n 1599. Vx. Gustavi Adolphi Reg. Sueciæ.
  - Catharina. n. 1602.
  - Ioach. Sigismundus n. 1603. obiit 1625.
  - Agnes n. 1606. obiit 1607.
  - Ioan. Fridericus, n. 1607. obiit 1600.
  - Albert. Christian. n. 1609.
- Anna Catharina, n. 1575. obiit 1612. Vxor Christiani IV. R. Daniæ
- Ioan Georgius. n. 1577. obiit 1624.
- Augustus n. 1580. ob. 1601.
- Albert. Fridericus, n. 1580. obiit 1600.
- Ioachimus & Ernestus gemilli n. 1583.
- Barbara Sophia. n. 1584. Vxor Ioannes Fridericus D. Wirt.
- Christianus Wilhelmus n. 1587. Vxor 1. Dorothea Iulii Heinr. D. Bruns. F. 2. N. Com. à Martiniz.

IV.

Georg Wilhelm Elect. Brand. n. 1595. ob. 1640. Uxor Elisab. Carlotta, filia Friderici IV. Elect. Palat.

- Ioan. Sigismundus Elect. Brand. natus 1572. obiit 1619.
  - Ioachim Fridericus Elector Brandenb. n. 1546. obiit 1608.
    - Joan. Georg. Elect. Brandenb. n. 1525. obiit. 1598. 15.
    - Sophia Ducissa Lingnic. obiit 1564. 34.
  - Catharina March Brandenb. obiit 1602.
    - Ioannes March Brandenb. n. 1513. obiit. 1571. 15.
    - Catharina D. Brunsu. n. 1518. ob. 1574. 19.
- AnnaMarch. Brandenb. Ducissa Borussiæ. n. 1576. obiit 1625.
  - AlbertusMarchioBrandenb. D. Borussiæ n. 1490. obiit 1568.
    - FridericusPinguis. March Brandenburg n. 1460. obiit 1536. 15.
    - Sophia filia Casimiri R. Polon. obiit 1512. 7.
  - AnnaMaria Ducissa Brunsuicensis.
    - Ericus Senior D. Brunsu. n. 1470. ob. 1540. 19.
    - Elisabetha filia Ioachim I. Elector Brandenb. n. 1510. 15.

Heinricus Iunior Dux Brunsuic. n. 1468. obiit 1532. Vxor Margaretha filia Ernesti Elect. Saxon.

- Elisabetha obiit 1572. Vx. Caroli D. Geldriæ.
- Ottho, n. 1495 obiit 1549 Vxor Anna Comitissa de Campienne.
- Ernestus, n. 1497. ob. 1546 Vxor Sophia Henrici. D. Magapol. filia.
  - Franciscus Ottho n. 1530. obiit 1559. Vxor Elisabeth. Magdalena filia Ioachimi II. Elect. Brand.
  - Fridericus, n. 1532. ob. 1553.
  - Heinr. n. 1533 Vxor, Ursula Francisc. Duc. Sax. filia.
  - Margaretha, n. 1534. Uxor Ioannis Com. Mansfeld.
  - Wilhelmus n. 1535. ob. 1592 Vx. Dorothea R. Daniæ.
    - Sophia, Uxor Georgij Friderici March-Brandenb.
    - Ernestus, natus 1564.
    - Elisabetha, nata, 1565 Uxor. Friderici C. Hohenl.
    - Christianus, nat. 1566. obiit 1634.
    - Augustus, n. 1568. ob. 1636
    - Dorothea nata 1570. Uxor Caroli Com. Palat. Rheni.
    - Clara, nata 1571.
    - Margaretha nat. 1573.
    - Fridericus n. 1574.
    - Maria, nat. 1575.
    - Magnus, nat. 1577.
    - Georgius Ux. Anna Eleonora Landgr. Hassiæ.
    - Ioannes. nat. 1583.
    - Sibylla, nat. 1584.
  - Ursula n. 1536 obiit 1538.
  - Catharina, nata 1537.
  - Elisabetha Ursula ob. 1586. Uxor Otthonis Comitis Schaumburgii.
  - Magdalena, ob. 1586. Uxor Arnoldi C. Benthemii.
  - Sophia, n. 1541. Vx. Poponis Princ. Henneberg.
- Apollon. n. 1499. ob. 1571.
- Anna, n. 1502. ob. 1568. Vx. Barnimi D. Pomer.
- Franciscus, n. 1510. obiit 1549. Vxor Clara, Magni D. Saxon filia.

Georgius Dux Brunsuic. n. 1582 ob. 1640. Vx. Anna Eleonora filia Ludovici Landgr. Hassiæ.

- Wilhelmus D. Brunsuic. natus 1535 obiit 1592.
  - Ernestus Dux Brunsuicensis natus 1497 ob. 1547
    - Heinricus D. Brunsuicensis, natus 1468. ob. 1532. 19
    - Margaretha filia Ernesti Elect. Saxon. obiit 1528. 14
  - Sophia Ducissa Mechelb. natus 1507.
    - Heinricus D. Mechelb. n. 1479 obiit 1552. 27
    - Vrsula fil. Ioan. I. Elector Brand. n. 1488 ob. 1511. 15
- Dorothea Regina Daniæ.
  - Christianus III. R. Daniæ natus 1503 obiit 1559.
    - Fridericus I. R. Daniæ obiit 1533. 8
    - Anna fil. Ioannis I. Elect. Brand. n. 1487 ob. 1521. 15
  - Dorothea Ducissa Saxon. obiit 1571.
    - Magnus Dux Sax. Angriæ. obiit 1543. 14
    - Catharina Ducissa Brunsuicensis. 19

Heinricus Iunior Dux Brunsuicensis, n. 1489. obiit 1568. Uxor Maria, Henrici Com. Wirt. filia.

- Carolus Victor. n. 1521. bello Brandenb. occubuit.
- Philippus Magnus n. 1522. eodem bello occub. 1553.
- Iulius Ux. Hedwig. March. Brandenb.
  - Sophia Hedwig, Uxor Ernesti Ludovici Ducis Pomer.
  - Henricus Iulius, Ux. 1. Dorothea filia Augusti Elect. Saxon. 2. Elisabetha Regina Daniæ.
    - Dorothea Hedwig Ux Ludovici Princ. Anhalt.
    - Fridericus Ulricus natus 1591. ob. 1634. Ux. Anna Sophia Ioan. II. Elect. Brandenb. filia.
    - Sophia Hedwig Ux. primò Augusti D. Saxon. secundò Ioan. Philippi D. Sax. lineæ Altenb.
    - Hedwig. n. 1595. Ux. Ulrici Ducis Pomer.
    - Christianus Halberst. n. 1599. obiit 1626.
    - Rudolph. n. 1602.
    - Heinricus Iulius n. 1593. denatus 1606.
    - Elisabetha n. 1593.
    - Dorothea, n. 1596.
    - plures liberi extincti.
  - Maria Uxor Francisci Ducis Saxoniæ Inf.
  - Elisabetha Uxor Adolphi Com. Schaumburg.
  - Philippus Sigismundus natus 1568.
  - Margar. n. 1571. ob. 1580.
  - Ioachim Carolus n. 1573.
  - Sabina Catharina n. 1574. ob. 1590.
  - Dorothea Augusta n. 1577.
  - Iulius Augustus n. 1578.
  - Hedwig. natus 1580.
- Ioannes, obiit infans.
- Heinricus, ob. infans.
- Ioachimus similiter.
- Andreas obiit infans.
- Catharina, Ux. Ioan. March. Brandenb.
- Margaretha Uxor Ioan. Ducis Monsterbergij.
- Clara, Uxor Philippi Ducis Brunsuicensis.

# VI.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fridericus Ulricus Dux Brunſuicenſis, & fratres Chriſtianus Halberſtadenſis, Rudolph, &c. | Heinricus Iulius Dux Brunſuicenſis natus 1562 obiit 1613 | Iulius Dux Bruſuicenſis natus 1528 obiit 1589 | Heinricus Dux Brunſuicenſis, natus 1489. obiit 1568. | 19 |
| | | | Maria Duciſſa Wirtenberg. obiit 1541. | 30 |
| | | Hedwig March. Brandenburg nata 1540 obiit 1602. | Ioachimus II. Elector Brandenb. natus 1505. obiit 1571. | 15 |
| | | | Hedwig. Regina Poloniæ. | 7 |
| | Eliſabetha Regina Daniæ, nata 1573 | Fridericus II. Rex Daniæ natus 1534 obiit 1588. | Chriſtian III. Rex Daniæ natus 1503. obiit 1559. | 8 |
| | | | Dorothea Dux Saxon. Angriæ, obiit 1571. | 14 |
| | | Sophia Duciſsa Mechelb. | Udalricus Duciſſa Mechel. natus 1528. ob. 1603 | 27 |
| | | | Eliſabetha, filia Friderici I. Rex Daniæ. | 8 |

**Fridericus III. Elect. Palat. n: 1514. ob. 1576. Vxor Maria, Casimiri March-Brandenb. filia.**

- Albertus obiit infans.
- Ludovicus Elector, Palat. Vxor prima Elisabetha Landgraviæ Hassiæ, secunda Anna filia E zardi C. Frisiæ Orient.
  - Anna Maria Vxor Caroli Princ. Somerlandiæ.
  - Elisabetha & Dorothea infantes decessere.
  - Fridericus Philippus obiit puer.
  - Ioan. Fridericus, Ludovicus & Philippus infantes obierunt.
  - Christina & Dorothea similiter.
  - Fridericus IV. Elect. Palat. Vxor Ludovica Iuliana Princ. Vraniæ.
    - Fridericus V. Elect. Palat. n. 1596. obiit 1632. Vxor Elisabetha filia Jacobi Regis Angliæ.
    - Ludovicus Wilhelmus n. 1600 obiit eodem ann.
    - Mauritius Christianus natus 1601 obiit 1605.
    - Ludovicus Philippus natus 1602.
    - Ludovica Iuliana. n. 1594 Vxor Ioan Casim. Palat. Bipontini.
    - Catharina Sophia. n. 1595
    - Elisabetha Carlotta, nata 1597.
    - Anna Eleonora, n. 1598 obiit 1600.
- Elisabetha Vxor Ioan. Friderici Ducis Saxon.
- Herman. Ludovicus Cymba eversa mersus 1556. æt. 15.
- Ioan. Casimirus, Vxor Elisab. filia Augusti Elect. Saxon.
- Susanna Dorothea, Vx. Ioan. Guilielmi D. Saxon.
- Albertus & Carolus infantes obierunt.
- Anna Elisabetha Vxor Philippi II. Landgr. Hassiæ.
- Cunegunda Iacobe Vx. Ioan. Com. Nassav. in Dillenberg.
- Christophorus obiit 1574.

## VII.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fridericus IV. Elector Palat. n. 1574 obiit 1610. | Ludovic. Elect. Palat. nat. 1539. obiit 1583. | Fridericus III. Elect. Palatin. n. 1514 ob. 1576. | 16 |
| | | Maria March-Brand. nat. 1519 obiit 1567. | 15 |
| | Elisabetha Landg. Hassia nata 1539 obiit 1582. | Philippus Landgr. Hassiæ n. 1504 obiit 1567. | 21 |
| | | Christina Ducissa Saxon: nata 1549. | 14 |
| Loysa Iuliana Princ. Vraniæ n. 1576 ob. 1644 | Wilhelmus Princeps Vraniæ, n. 1533 occisus 1584 | Wilhelmus Comes de Nassau n. 1484 ob. 1559 | 44 |
| | | Iuliana Comitissa de Stolberg n. 1505 ob. 1559. | 51 |
| | Carlotta Borbonia obiit 1582. | Ludovicus Dux Borbonius, obiit 1582. | 32 |
| | | Iacoba Ducissa Longueville, obiit 1561. | 35 |

Fridericus V. Elector Palat. Vxor Elisabetha filia Iacobi Regis Angliæ.

Ludovicus Comes Palatinus Rheni, Dux Bavariæ, natus, 1478. obiit Uxor Elisabetha, filia Wilhelmi Sen. Landgr. Hassiæ.

- Wolffgangus, Comes Palat. Rheni filius unicus, natus 1526. ob. 1569 Ux. Anna Land. Hassiæ.
  - Christina & Susanna infantes obierunt.
  - Philippus Ludovicus, Uxor Anna Ducissa Cliviæ.
    - Anna Maria, nata 1575. Ux. Frideirci Wilhelmi Ducis Saxoniæ.
    - Dorothea Sabina n. 1576
    - Wolffgangus Wilhelmus Dux Neoburgicus natus 1578 Ux. 1. Magdalena, filia Wilhelmi D. Bavar. 2. Cathar. Carlotta, filia Ioan. II. Comes Palat. Bipont.
    - Otto Hein. n. 1580 ob. 1581
    - Augustus n. 1582. ob. 1532 Ux. Hedwig, filia Ioan. Adolphi Ducis Holsat.
    - Amalia Hedwig, n. 1584.
    - Ioan. Fridericus, n. 1587. obiit 1644. Ux. Sophia Agnes, filia Ludovici Landgr. Hassiæ.
  - Ioan. Bipont. n. 1580, ob. 1604. Ux. Magd. fil. Wilhelm. D. Cliviæ.
  - Agnes, Dorothea, Anna & Elisabetha infantes obierunt.
  - Otto Heinricus in Sulzbach, natus 1556. obiit 1904 Uxor Dorothea Maria, filia Christophori, Ducis Wirtenb.
  - Fridericus, n. 1595. Uxor Sophia Dorothea, filia Heinr. D. Lign.
  - Barbara Uxor Gothofridi, Com. Oetingensis.
  - Carol. in Sponheim, Ux. Doroth. filia Wilhelmi Ducis Lunæb.
  - Maria, Uxor Emiconis, Comit. Leiningii.

Wolffgangus Wilhelmus, Comes Palatinus Rheni Dux Neoburgicus, Uxor Magdalena Ducissa Bavar.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Philippus Ludovicus, Dux Neoburgicus, n. 1547 obiit 1614 | Wolfgangus Comes Palatinus Dux Bavariæ n. 1526 obiit 1569 | Ludovicus Dux Bavariæ natus 1478 obiit 1532. | 13 |
| | | Elisabetha Landgr. Hassiæ obiit 1563. | 21 |
| | Anna Landgr. Hassiæ, nata 1529. | Philippus Landgrav. Hassiæ, obiit 1567. | 21 |
| | | Christina Ducissa Saxon. obiit 1549 | 14 |
| Anna Ducissa Cliviæ, nata 1552. | Wilhelmus Dux Cliviæ natus 1516 ob. 1585. | Ioannes Pacificus D. Cliviæ, obiit, 1539 | 20 |
| | | Maria, Ducissa Iuliacensis. | 23 |
| | Maria, Ferdinandi I. Imp. filia nata 1531. obiit 1584. | Ferdinandus I. Imp. natus 1503 obiit 1564. | 3 |
| | | Elisabetha Anna Regina Ungar. nata 1505. obiit 1547. | 5 |

- Ioan. Fridericus Elect. Saxon. n. 1503. obiit 1554. à Carolo V. exauctoratus, Uxor Sibylla, Ioannis Ducis Cliviæ filia.
  - Ioan. Fridericus Gotthæ captus, obiit 1595. Uxor prima Agnes, Philippi Landgr. Hassiæ filia. secũda Elisabetha Friderici Elect. Palat. filia.
  - Ioan. Wilhelm. Uxor Dorothea Susanna Com. Palat.
    - Fridericus Wilhelmus natus 1562. obiit 1602. Uxor 1. Sophia, Christoph. D. Wirt. filia 2. Anna Maria Philippi Ludovic. Com. Palat. Rhen. filia.
      - Ioan. Ern. n. 1594. ob. 1626
      - Ioan. Wilhelmus infans decessit 1595.
      - Frider. n. 1596. occub. 1622
      - Ioannes n. 1597. ob. 1604.
      - Wilhelm. n. 1598. Vx. Eleonora Doroth. Ioan. Georgij Princ. Anhalt. fil.
      - Albertus, natus 1598. obiit 1644. Ux. Doroth. Frider. Wilh. D. Sax. filia.
    - Sibilla Maria, nata Vinariæ 1563. obiit 1569.
    - Ioannes Dux Saxoniæ Vxor Dorothea Maria Princ. Anhalt. mater plurimorum liberorum.
      - Ioan. Fridericus n. 1600
      - Frid. Wilh. n. 1603. ob. 1619
      - Ernestus n. 1601. Ux. Elisabetha Sophia Ioan. Philippi D. Saxon. filia.
      - Bernardus n. 1604. militiæ præsenti bello notissim.
      - Ioanna posthuma n. 1606. obiit 1609.
    - Maria, nata 1571.
  - Ioan. Fridericus Iunior natus 1563. obiit 1565.
  - Ioannes Ernestus, puer vita excessit 1553.

**Bernhardus Weinmarius Dux Saxoniæ, Coronæ Sueciæ Generalis, obiit 1639.**

- Ioannes Dux Saxoniæ. n. 1570. obiit 1605.
  - Ioan. Wilhelmus Dux Sax. n. 1530. ob. 1573.
    - Ioan. Fridericus Elect. Saxon. nat. 1503. ob. 1554 — 14
    - Sibylla Ducissa Cliviæ, obiit 1554. — 20
  - Dorothea Susanna El. Palat. filia n. 1544.
    - Frideric. III. Elect. Palat. natus 1514. obiit 1576. — 16
    - Maria March-Brandenb. natus 1519. obiit 1567. — 15
- Dorothea Maria Princi-pissa Anhalt. nat. 1574.
  - Ioach. Ernest. Princ. ab Anhalt. n. 1536 ob. 1586.
    - Ioan. Princ. Anhalt. natus 1504. obiit 1551. — 17
    - Margaretha March. Brandenb. — 15
  - Eleonora Ducissa Wirtenberg.
    - Christophorus Dux Wirtenb. n. 1515. ob. 1568. — 30
    - Anna Maria March. Brandenb. obiit 1589. — 15

Magnus Dux Saxon Lauenburgicus, obiit 1543. Ux. Catharina filia Henrici Sen. Dux Brunsuic.

- Franciscus I. Ux. Sybilla Ducissa Saxon.
  - Albertus obiit puer.
  - Magnus III. Uxor Sophia, Gustavi Reg. Sueciæ filia.
  - Fräciscus Iunior, Uxor prima Margaretha, filia Philippi D. Pomeraniæ, secun. Maria Ducissa Brunsuicensis.
    - Augustus, n. 1576 Ux. 1. Elisabet Sophia, fil. Ioan. Adolph. D. Holsat. 2 Catharina, Comitissa Oldenb.
    - Philippus natus 1508 obiit 1605.
    - Francis. Iulius, n. 1584 obiit 1634 Vx. Agnes, Friderici D. Wirt. filia.
    - Iul. Heinr. n. 1586 Ux. 1. Anna, Com. Oldenb. 2. Elisab. Soph. Io. Georg El. Brand. fil. 3. Anna Magd. Poppel
    - Ernestus Ludovicus à rusticis Austriacis occisus, anno 1620.
    - Iuliana, Uxor Friderici D. Holsatiæ.
    - Franciscus Carolus, Uxor 1. Agnes March-Brandeb. 2. Catharina filia Ioan. Sigism. Elector Brandenb.
    - Hedwig Maria, Ux. Hanib. Gonzag.
    - Franciscus Albertus, obiit 1642. Ux. Christina Margaretha, filia Ioan. Alberti D. Holsatiæ.
    - Sophia Hedwig, Ux. Philip. D. Hols.
  - Heinricus Achiepiscop. Bremensis obiit 1585.
  - Mauritius, obiit 1616.
  - Fridericus Chorepisc. Colon. obiit 1586.
  - Zdena Catharina, Ux. primò Wenceslai D. Teschin, 2. Emerici Forgatsch.
  - Dorothea, Uxor Wolffgangi Ducis Brunsuicensis.
  - Ursula Uxor Heinrici Ducis Brunsuicensis.
- Catharina, Uxor Gustavi Regis Sueciæ.
- Dorothea, obiit 1571. Uxor Christiani III. Regis Daniæ.
- Clara, n. 1520 ob. 1647. Uxor Francisci Ducis Brunsuicensis.
- Sophia, Uxor Antonii Com. Oldenburg.
- Ursula, Vxor Henrici Ducis Mechelburgii.

# X.

Franciscus Heinricus eiusque fratres Duces Lauenburgij.

- Franciscus II. Dux Saxoniæ.
  - Franciscus I. Dux Sax. obiit, 1581.
    - Magnus Dux Saxon. Lauenburg. obiit 1543. 14
    - Catharina Ducissa Brunsvicensis. 19
  - Sybilla Ducissa Saxoniæ.
    - Heinricus Dux Saxoniæ Misnensis, natus 1473. obiit 1541. 14
    - Catharina, filia Magni D. Mechelb. obiit 1561. 27
- Maria Ducissa Brunsuic. nata 1567.
  - Iulius Dux Brunsuic. natus 1528 ob. 1589.
    - Heinricus Dux Brunsuic. natus 1849. obiit 1568. 19
    - Maria, filia Heinrici Com. Wirt. obiit 1541. 30
  - Hedwig March Brandenburg. nata 1540. obiit 1602.
    - Ioachimus II. Elector Brandenb. natus 1505. obiit 1571. 15
    - Hedwig, Reg. Polon. 7

Ernestus Princeps Anhaltinus, Dux Saxoniæ, obiit 1516. Vxor Margaretha, Heinrici Ducis Monsterberg. filia.

- Thomas puer obiit.
- Ioannes, Vx. Margaretha March. Brand.
  - Carolus, n. 1534. ob. 1561. Uxor Anna filia Barnimi IX. Duc. Pomer.
  - Ioachim Ernestus Vx. prima Agnes Com. de Barby, secunda Eleonora, filia Christophor. Ducis Wirtenb.
    - Ann. Mar. Vx. Ioachim. Frideri. D. Lignic.
    - Elisabetha Vx: Ioan. Georg. March. Brandenb.
    - Sibylla Ux. Friderici D. Wirtenb.
    - Ioa. Georg. Ux. 1. Dorothea Com. de Mansfeld. 2. Dorothea Ioan. Casim. Com. Palat. R. filia.
    - Christianus, Vxor Anna filia Arnoldi Com. de Bentheim.
    - Agn. Hedw. Ux. Augusti El. Saxon.
    - Doroth. Maria Ux. Ioan. D. Sax.
    - Bernardus, n. 1571. ob. 1596.
    - Augustus, Uxor Sibylla, Ioan. Georgij Com. Solmens. filia.
    - Rudolphus, Vx. Magdalena, Ioan. Com. Oldenb. filia.
    - Ioan. Ernest, n. 1578. ob. 1601.
    - Ludovicus Vxor 1. Amœna Æmilia f. Arnoldi C. Benth. 2. Sophia, f. Simon. C. Lippiens.
  - Maria n. 1538. obiit 1563. Vx. Alberti C. de Barby.
  - Bernhardus, n. 1540. obiit 1570. Vxor Clara, filia Francisci D. Lunæb.
  - Margaretha, nata 1543. obiit 1547.
  - Elisabetha, n. 1545. Vxor Wolffg. Com. de Barby.
- Georgius Præpositus Magdeb. natus. 1507. obiit 1552.
- Ioachimus, nat. 1509. obiit 1561.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Christianus Princeps ab Anhalt, nat. 1568. & Ioan. Georgius fratres. | Ioachimus Ernest. Princeps Anhalt. n. 1536. obiit 1586. | Ioan. Princ. ab Anhalt. nat. 1504. obiit 1551. | Ernestus Princeps ab Anhalt, obiit 1516. 17 |
| | | | Margaretha D. Monsterberg. obiit 1530. 38 |
| | | Margaretha March-Brandenb. obiit 1511. | Ioachimus I. Elect. Brandenb. n. 1484. ob. 1535. 15 |
| | | | Elisabetha Regina Daniæ obiit 1555. 8 |
| | Agnes Com. de Barby, n. 1540. obiit 1569. | Wolffgangus C. de Barby, natus 1502. obiit 1565. | Burcard Comes de Barby. obiit 1506. 40 |
| | | | Magdalena Duc. de Mechelb. obiit 1533. 27 |
| | | Agnes Com. de Mansfeld. nata 1511. obiit, 1558. | Gebhard. Com. Mansfeld. obiit 1558. 43 |
| | | | Margaretha Comitissa de Gleichen. 42 |

Georgius Wirtenbergius Vdalrici Ducis frater, ob. 1558, Vxor Barbara, f. Philippi Landgr, Hassiæ.

- Vlricus Princ. Wirtenberg. puer decessit.
- Fridericus Dux Wirtenberg. Vxor Sybilla Princ. Anhalt.
  - Ioan. Frider. Vxor Barbara Sophia March Brand.
    - Antonia nata 1613.
    - Eberhard n. 1614. Ux. Anna Cathar. fil. Ioan. Casim. C. Rheni.
    - Fridericus natus 1615.
    - Vlric. n. 1617. Vx. Sophia fil. Heinrici Wilhelmi Com. Solmens.
    - Anna Ioanna n. 1619.
    - Sibyll. n. 1620 Vx. Leopold. Frid. D. Wirt.
  - Georgius Frider n. 1583.
  - Ioachim Frideric n. 1587.
  - Frid. Achilles natus 1591 obiit 1634.
  - Magnus n. 1594. ob. 1622.
  - Sibylla Elisabetha Ux. Ioan. Georg Elect. Saxon.
  - Eva Christina, Vxor Ioan. Georg March Brandeb.
  - Ludovic. Fridericus, Vx. 1. Elisab. Magdalena, filia Ludov. Landgr. Hassiæ 2. Anna Eleonora filia Ioan. Casim. C. Nassov.
    - Leopold. Frid. n. 1624 Uxor Sibylla filia Ioan. Frider. D. Wirt.
    - Heinrica Ludovica n. 1623 Vx. Alberti March-Brandenb.
  - Iulius Fridericus, Vx. Anna Sabina filia Ioannis D. Holsat.
    - Georg n. 1626 Vx. Anna f. Caspa. de Colligny Mareschalli Franciæ.
    - Roderigo natus 1618.
    - Sylvius Nimrod. n. 1621. Vx. Elisabetha Maria Ducissa Monsterb.
    - Manfredus natus 1626.
    - Iulius Peregrinat. n. 1627 ob. 1645
    - Sueno Martialis Edelnulph. n. 1629
  - Agnes, Barbara & Anna.
- Eva Christina posthuma obiit 1575. ætat. 16.

Eberhardus Dux Wirtenbergius Vxor Anna Catharina filia Ioan. Casimiri Comitis Rheni

- Ioannes Fridericus Dux Wirtenb. natus 1582, obiit 1628.
  - Fridericus Dux Wirtenberg. natus 1557. obiit 1608.
    - Georgius Wirtenbergius, Comes Mompelg. n. 1498. obiit 1558. 30
    - Barbara Landgr. Hassiæ 21.17
  - Sibylla Princ. ab Anhalt nata 1564.
    - Ioachi. Ernestus Princ: Anhalt. natus 1536. obiit 1586.
    - Agnes Comes Barbi. obiit 1569. 40
- Barbara Sophia Marchion. Brandenb. nata 1584.
  - Ioachim Fridericus Elector Brandenburg. natus 1546 obiit 1608.
    - Ioan. Georgius March. Brandenb. n. 1525. obiit 1598. 15
    - Sophia Ducissa Lignicii. 34
  - Catharina March-Brandenburg. obiit 1608.
    - Ioannes March Brandeburg. natus 1513. ob. 1571. 15
    - Catharina Ducissa Brunsuicensis. 19

Philippus Landgr. Hassiæ, obiit 1567. Vxor Christina filia Georgii Ducis Saxoniæ.

- Agnes V. primò Mauritij Elect. Saxon. 2. Ioan. Frid. D. Saxon
- Anna Vx. Wolffgangi Com. Palat. R.
- Wilhelmus V. Sabina Duc. Wirt.
  - Mauritius, Vxor prima Agnes Comit. Solmens. 2. Iulia, filia Ioan. C. Nass.
    - Otto. Vx. 1. Cathar Vrsula Georg. Friderici March-Brand. filia.
    - Elisab. Ux. Ioan. Alberti D. Megapol.
    - Mauritius n. 1600. obiit 1620.
    - Wilhelmus Ux. Amalia Elisab. f. Philippi Com. Hanov.
    - Philippus, n. 1604. obiit 1626.
    - Agnes, Ux. Casimiri pr. Anhalt.
    - Herman. Vxor 1. Sophia Iuliana C. Waldec. 2. Cunigunda Iuliana Ioan Georg. P. Anhalt. f.
    - Fridericus Vxor Eleonora Catharina f. Ioan. Casim. Com. Palat. R.
    - Iuliana n. 1608. Sabina n. 1619.
    - Magdalena nata 1611.
    - Sophia nata 1615. (obierunt.
    - Elisabetha Mauritius & Philippus
    - Christianus, natus 1622.
    - Christiana, nata 1625.
    - Ernestus, n. 1627.
  - Christianus, obiit 1578.
  - Elisabetha obiit 1578.
  - Agnes obiit 1569.
  - Sabina obiit 1573.
  - Iuliana obiit 1581.
  - Sidonia, obiit 1575.
  - Anna Maria Uxor Ludovici Com. Nassov.
  - Hedwig.
  - Sophia.
- Philip. Ludo. n. 1534.
- Barbara Vx. 1. Georgij C. Wirt. 2. Danielis Com. Waldec.
- Ludov. Vxor prima Hedwig. Christ. D. Wirt. filia, 2. Maria Com. Mansfeld.
- Philippus Vxor Anna Elisab. fil. Friderici III. Elect. Palat.
- Georgius ob. 1596. à quo Darmstatens.

21 14 30 15 50 52 58

- Philippus Landgr. Hassiæ, natus 1504. obiit 1567.
- Christina Ducissa Saxoniæ obiit 1549.
  - Wilhelm. Land. Hassiæ, natus 1532. ob. 1592.
- Christopho. Dux Wirtenberg. n. 1515. ob. 1568.
- AnnaMaria March-Brand. obiit 1589.
  - Sabina Ducissa Wirtenb. ob. 1581.
    - Mauritius Landgr. Hassiæ, n. 1572. ob. 1632.
- Fridericus Comes de Solms.
- Agnes Com. de Wiet.
  - Ioan. Georg. Com. de Solms.
- Georgius, Baro de Schönberg.
  - Margaretha Baronissa de Schonberg.
    - Agnes Com. de Solms n. 1578. obiit 1602.

Wilhelmus Landgr. Hassiæ in Cassel, n. 1602. obiit 1632. Vxor Amalia Elisabetha, filia Philippi Comitis in Hanau.

Philippus Landgr. Hassiæ n. 1504 obiit 1567. Vxor Christina, filia Georgij Ducis Saxoniæ.

- Christina, n. 1543 Vx. Adolphi Hæredis Norvegiæ.
- Wilhelmus de cujus posteris tabella superiore.
- Georgius in Darmstatt Vxor 1. Magdalena, filia Bernhardi Com. Lippiens. 2. Eleonora, filia Christophori Ducis Wirtenb.
  - Philippus Wilhem natus 1576 obiit infans.
  - Ludovicus Vxor Magdalena March-Brandenb.
    - Elisab. Magdal. Vxor Ludovicus Frider. D. Wirt.
    - Anna Eleonora, Vx. Georg. Ducis Lunæb.
    - Maria n. 1602. obiit 1610.
    - Sophia Agnes, Uxor Io. Friderici Com. Palat. Hilpolsteinensis.
    - Georg. Vx. Sophia Eleonora Duc. Saxon.
    - Iuliana Uxor Vlrici Comes Frisiæ Orientalis.
    - Amalia, n. 1607. obiit 1627.
    - Ioannes natus 1609.
    - Hen. n. 1612. ob. 1629. in Ital.
    - Hedwig n. 1613 ob. 1616.
    - Ludov. n. 1614. ob. eod. anno.
    - Fridericus nat. 1616. Romanam fidem Romæ amplectitur 1636. Cardin.
  - Christina, Vxor Frider. Magni Comes Erbac.
  - Elisabetha, nata 1579.
  - Maria Hedwig, nata 1580. obiit 1582.
  - Philippus natus 1581.
  - Anna, Vxor Alberti Comes Solmens.
  - Fridericus natus 1585.
  - Magdalena, nata 1586. obiit eodem anno.
  - Ioannes natus 1587.
  - Heinricus, natus 1590. obiit 1601.

**Ludovicus & Georgius Landgravij Hassiæ Darmstatt.**

- Georgius Landg. Hassiæ natus 1605.
  - Ludovicus, Cæsari fidelissimus Landgravius Hassiæ, natus 1577. obiit 1626.
    - Georgius Landgr. Hassiæ n. 1547. ob. 1596. 21
    - Magdalena Comitissa Lippiæ, obiit 1587. 47
  - Magdalena M. Brandeb. n. 1582. obiit 1616.
    - Ioan. Georgius Elector Brandenb. nat. 1525. obiit 1598. 15
    - Elisab. Pr. ab Anhalt. n. 1563. obiit 1607. 17
- Sophia Eleonora Duciss. Saxon. nata 1609.
  - Ioan. Georg. Elect. Saxon. nat. 1581.
    - Christianus I. Elector Saxoniæ natus 1560. obiit 1591. 14
    - Sophia Marchionissa Brandenburg. 15
  - Magdalena Sibylla M. Brandenb.
    - Albertus Fridericus D. Borussiæ M. Brandeb. n. 1533. obiit 1608. 15
    - Leonora Ducissa Cliviæ nata 1550. 20

Carolus Marchio Badensis, n. 1529. obiit 1577 Vxor filia Ruperti Com. Palat. Rheni.

- Dorothea Vrsula Vxor Ludovici Wirt. D.
- Maria Iacobe, Vxor Wolffg. II. Com. de Barby.
- Ernest. Fridericus Vxor Anna Com. Emdens. Ludovic, Elect. Palat. vidua.
- Iacobus Vxor Elisab. fil. Florentij Com. de Culenburb.
- Georg. Fridericus Vxor 1. Iuliana Vrsula Com. Rheni, 2. Agatha Georgij Comitis Erbac. filia.
  - Catharina Vrsula Vxor Ottonis Landgr. Hassiæ.
  - Fridericus, Vxor 1. Barbara Ducissa Wirt. 2. Eleonora Com. Solmens. 3. Maria Elisabetha Com. Waldec. 4. Anna Maria fil. Iacobi Dn. Gerolzec. Friderici Com. Solmens. vidua.
    - Fridericus Uxor Christina Magdal. fil. Ioan Casimiri Com. Palat. Rheni.
    - Iuliana, n. 1618 obiit 1623.
    - Sibylla, nata 1620.
    - Carolus Magnus, Vx. Maria Iuliana fil. Georg Friderici Com. Hohenloici.
    - Barbara, nata 1622.
    - Ioanna, Vxor Ioan Bannieri, Ducis exercitus Suecici in Germania.
    - Fridericus natus 1625.
    - Christina n. 1626 obiit 1627.
    - Anna Philippina, nata 1618. obiit eodem anno.
    - Eleonora, n. 1630. ob. infans
    - Gustavus Adolphus n. 1631.
  - Philippus n. 1596. ob. 1597.
  - Anna Amalia, Vx. Wilhelm. Ludovici Com. Nassov. Saræp.
  - Carolus n. 1598 obiit 1625.
  - Augusta.
  - Rudolph. n. 1602 ob. 1603.
  - Christoph. natus 1603.
  - Sibylla Magdalena
- Elisabetha,
- Iacobe,
- Salome,

Fridericus Marchio Badensis, in Hochburg, eiusque Germani.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fridericus Marchio Badensis, natus 1594. | Georg. Fridericus March. Badæ, natus 1573 obiit 1638. | Carolus March. Badens. n. 1529 obiit 1577. | 18 |
| | | Anna C. Palat. Rheni n. 1540 obiit 1586. | 16 |
| | Juliana Vrsula Comitissa Rheni. | Fridericus Com. Rheni n. 1547 obiit 1608. | 16 |
| | | Francisca Com. Salm. | 48 |
| Barbara Ducissa Wirtenb. | Fridericus Dux Wirtenb. 1557 obiit 1608. | Georgius Dux Wirt. n. 1498 obiit 1558. | 30 |
| | | Barbara Landgrav. Hassiæ. | 21 |
| | Sibylla Princ. ab Anhalt. nata 1564. | Ioachim. Ernestus Princeps ab Anhalt natus 1536 obiit 1586. | 17 |
| | | Agnes Com. de Barby n. 1540 obiit 1569. | 40 |

Ohriſtophorus Marchio Badenſis, n. 1537. ob. 1575. Vxor Cæcilia, Guſtavi Regis Sueciæ filia.

- Eduardus Fortunatus, Vxor Maria von der Licke.
  - Wilhelmus Marchio Badenſis, Vx. fi. Catharina Vrſula Principis Zollerani.
    - Ferdinandus Maximilianus natus 1625.
    - Leopoldus Wilhelmus, natus 1626.
    - Philip. Sigiſm. n. 1627.
    - wilhelmus Chriſtophorus & Hermannus, gemelli.
    - Bernhardus, nat. 1629.
    - Maria Clara Eliſabetha, nata 1630.
    - Franciſca, nata 1631.
    - Anna, nata 1635.
  - Hermannus, Vxor N. C. de Falckenberg.
  - Albertus Marchio Badenus, obiit 1626.
    - Carolus Guſtavus.
- Guſtavus Chriſtohpo. natus 1566.
- Philippus, natus 1567. immaturè obiit.
- Carolus, natus 1569. obiit Genuæ 1590.
- Ioannes Carolus, n. 1572.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ferdinandus Maximilianus Marchio Badensis & fratres, | Wilhelmus Marchio Badæ. | Edvard. Fortunatus Marchio. Badensis, nat. 1565 obiit 1600. | Christoph. March Badensis, natns 1537 ob. 1583. | 18 |
| | | | Cæcilia Regina Sueciæ. | 11 |
| | | Maria ab Eycken Dn. de Riviere &c. | Jodocus ab Eycken. Dn. de Riviere &c. | 59 |
| | | | Barbara de Moll. Dn. in Hochforst. | 60 |
| | Catharina Ursula Princ. de Zollern. | Ioan. Georg. Princeps de Zollern. | Eitel. Fridericus Com. Zolleren. | 55 |
| | | | Sibylla Comitissa à Zimmern. | 54 |
| | | Francisca Com. Rheni. | Fridericus C. Rheni natus 1547. obiit 1608. | 46 |
| | | | Francisca Com. de Salm. | 48 |

Albertus Dux Mechelburg. n.1486. obiit 1547. Uxor Anna, filia Ioachimi Elect. Brandenb.

- Ioan. Albert. Ux. Anna Sophia Marchionissa Brandenb.
  - Albertus, nat. 1556. ob. 1561.
  - Ioan. D. Mechelburg. Uxor Sophia Ducissa Slesuici & Holsatiæ.
    - Adolphus Fridericus natus 1589. Uxor Anna Sophia (al. Maria) Ennnois Com. Frisiæ Orient. filia.
    - Ioan. Albertus, Dux Mechelburg. natus 1591. ob. 1536 Uxor prima Margaretha Elisabetha filia Christoph. D. Mechelb. secunda Elisabetha, fil. Mauritij Landgraviæ Hassiæ, 3. Eleonora Maria, filia Christiani Principis Anhalt.
  - Sigismundus Augustus natus 1560. obiit 1603. Ux. Clara Maria Bugislai D. Pomer. fil.
- Ulric. Episc. Suerinens. n.1528. ob, 1603. Ux. 1. Elisabetha fil. Friderici I. Reg Daniæ, 2. Anna filia Philippi D. Pomeran.
  - Sophia Uxor Friderici II. R. Daniæ.
- Georg. n.1529. occ. 1552
- Christoph. n. 1537. Uxor 1. Dorothea fil. Friderici I. Reg. Daniæ 2. Elisabetha, fil. Gustavi Reg. Sueciæ.
- Carolus Episc. Razeb.
- Ludovicus n. 1536.
- Ann. Ux. Gothard. Curland. & Semigall. Pr.

Adolphus Fridericus & Ioannes Albertus ultimi Duces Mechelburgenses.

- Ioannes Dux Mechelburg. natus 1550 obiit 1592.
  - Ioan. Albertus D. Mechel. natus 1525. obiit 1576.
    - Albertus D. Mechelb. n. 1486. obiit 1547. 27
    - Anna filia Ioachimi I. Elect. Brand. n. 1507. 15
  - Anna Sophia Brandenb. n. 1527. obiit 1591.
    - Albertus Brandenb. D. Boruss. n. 1490. obiit 1568. 15
    - Dorothea Reg. Daniæ obiit 1547. 8
- Sophia Ducissa Holsatiæ natus 1569.
  - Adolphus Dux Holsatiæ, natus 1526. obiit 1586.
    - Fridericus I. Rex Daniæ obiit 1533. 8
    - Sophia Duc. Pomeran. obiit 1568. 28
  - Christina Landgr. Hassiæ nata 1543.
    - Philipp. Landgr. Hassiæ natus 1504. obiit 1567 21
    - Christina Ducissa Saxoniæ obiit 1549. 14

Georgius Landgravius Leuchtonbergensis ob. 1554. Vxor Barbara filia Friderici March. Brandenb.

- Georgius obiit infans 1553.
- Ludovicus Heinricus obiit 1567. Ux. Mechtild. filia Roberti Principis Marcani & Arenbergii.
  - Georgius Ludovicus Landgravius Leuchtenbergius, filius & hæres unicus. Vx. Maria Salomea March. Badensis.
    - Wilhelmus Landgravius natus 1586.
    - Georgius Fridericus, natus 1585. Uxor Maria Comes de Manderscheidt ducta 1604.
    - Mechtildt, Uxor Alberti Ducis Bavariæ mater plurimorum Principum ducta 1612.
- Elisabetha obiit 1579. Vx. Ioannis Com. Nassovii.
- Barbara,

| | | | |
|---|---|---|---|
| Georg. Ludovic. Landgr. Leuchtenb. | Ludovicus Heinricus Landg. Leuchtenb. obiit 1567. | Georgius Landgr. Leuchtenberg, obiit 1554. | 24 |
| | | Barbara Marchionissa Brandenb. n. 1495. obiit 1552. | 15 |
| | Mechtild. Principissa Arenbergia. | Rubertus Com. de Marca, Princ. Arenberg. | 31 |
| | | N. Com. ab Egmond. Florentii filia. | 41 |
| Maria Salome March-Badensis, nata 1563. | Philibert. Marchio Badens. n. 1536 ob. 1569. | Bernhardus March-Badensis natus 1474. obiit 1536. | 18 |
| | | Francisca Comitissa de Lucelberg. | 26 |
| | Sidonia Ducissa Bavariæ. | Wilhelmus Dux Bavariæ, obiit 1577. | 13 |
| | | Maria Jacobe March-Badensis, obiit 1580. | 18 |

GeorgFridericus Landgr. Leuchtenberg. Uxor Maria Com. de Manderscheid.

Carolus Dux Borbonius, Dux de Vendosme, Vxor Francisca filia Renati Ducis Alensonii.

- Antonius Dux Borbonius Rex Navarræ occubuit 1562. Vx. Ioanna filia Heinrici Regis Navarræ.
  - Henrici IV. Gall. Rex n. 1551. occis. 1610. Ux. 1. Margaretha, filia Henrici II. Regis Galliæ, ἄτεκνος. 2. Maria Medicæa.
    - Ludovicus XIII. Gall. Rex n. 1601. ob. 1643. Ux. An. Maria Mauritia, filia Philippi III. Hispani Regis.
    - Gaston. Ioan. Baptista Dux Aurelian. natus 1608. Vx. 1. N. filia Henrici Duc. de Mõrpensier. 2. Maria (al. Margaretha) Francisci Princ. Vadomõtii filia.
    - Isabell. n. 1602. ob. 1644 Vx. Philip. IV. R. Hisp.
    - Christina Vx. Victoris Amadæi D. Sabaud. nata 1606.
    - Heinrica Maria n. 1609. Vx. Caroli R. Angliæ
  - Ioannes obiit juvenis.
  - Catharina Vxor Heinrici D. Lothar.
- Franciscus D. de Anguien occisus arcula 1546.
- Carolus Cardin. Borbon. moritur in carcere 1590.
- Ioannes Dux de Anguien occisus ad S. Quintini 1557. Vx. Maria filia Francisci patrui.
- Ludovicus Princeps Condæus bello clarissimus natus 1530 occisus 1569. Vxor Leonora de la Roye & Roussii Com. 2. Francisca D. de Longueville.

- Heinricus IV. R. Gall. n. 1551. occisus 1610.
  - Antonius Rex Navarræ, n. 1520. occisus 1562.
    - Carolus Borbonius Dux de Vendosme, ob. 1537 32
    - Francisca Ducissa Alenfonia. 32
  - Ioanna, Regina Navarræ & hæres, nata 1528. ob. 1573.
    - Heinricus Navarræ Rex obiit 1555. 10
    - Margaretha, soror Francisci I. Gall. Reg. obiit 1549. 3
- Maria Medicæa, nata 1573. obiit 1642.
  - Franciscus Dux Florentiæ. natus 1541. obiit 1587.
    - Cosmus Magnus D. Florent natus 1539. ob. 1574 33
    - Eleonora filia Petri de Toleto, obiit 1562. 39
  - Ioanna Austriaca n. 1547. obiit 1578.
    - Ferdinandus I. Imp. Aug. natus 1503 obiit 1564. 1
    - Elisabetha Anna Reg Vng. nata 1505. obiit 1547. 5

Ludovicus XIII. Gall. Rex, n. 1601. obiit 1643. Vxor Anna Maria Mauritia Hispan. Reg.

Carolus V. Jmp. Aug. Rex Hiſp. n. 1500. obiit 1558. Vxor Iſabella filia Emanuelis R. Luſitaniæ

- Philipp. II. Rex Hiſpan. Vx. 1. Maria, filia Ioannis Reg. Luſitaniæ, 2. Maria filia Heinrici VIII. R. Angliæ 3. Iſabella fil. Heinrici II. Regis Galliæ, 4. Anna, filia Maximiliani II. Jmp.
  - Philippus III. Rex Hiſpan. Uxor Margaretha filia Caroli Archidux Auſtriæ.
    - Anna Maria Mauritia, nata 1601. Uxor Ludovici XIII. Regis Galliarum.
    - Philippus IV. Dominicus Victor Rex Hiſpan. nat. 1605. Uxor 1. Iſabella filia Henrici IV. Regis Galliar. 2. Maria Anna fil. Ferdinandi III: Jmp.
    - Maria n. 1606. Uxor Ferdinandi III. Jmp:
    - Carolus n. 1607. ob. 1632.
    - Ferdinandus S. R. E. Cardin. n. 1609 Gubernator Belgii, obiit 1641.
    - Alphonſus natus 1611. obiit 1612.
  - Carolus Infans Hiſpan. natus 1545. malè perit 1568. fuit autem ex Maria Luſitana natus.
  - Ferdinandus obiit infans.
  - Iacobus obiit 9. annorum.
  - Iſabella Clara Eugenia ex Iſabella Valeſia nata, obiit 1633. Uxor Alberti Archiducis Auſtriæ, Gubernatoris Belgij.
  - Catharina itidem ex Iſabella Valeſia nata, Vxor Caroli Eman. D. Sabaud.
- Ferdinandus obiit infans.
- Maria, Uxor Maximiliani II. Imp.
- Ioanna, Ux. Ioan. Emanuelis Princ. Luſitaniæ.
- Ioan. ab Auſtria illegitimo thoro natus 1547. ob. 1578
- Ioanna, itidem illegit. thoro nata Uxor Franciſci Magni Ducis Hetruriæ.
- Margaretha, Ux. 1. Alexand. Medicæi, 2. Octavii Farneſii D. Parmæ & Placent.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Philipp. III. Hisp. Rex natus 1578 ob. 1621. | Philippus II. Rex Hispan. n. 1527 obiit 1598. | Carolus V. Imp. August. n. 1560. obiit 1558. | 1 |
| | | Isabella, Regina Portugalliæ, n. 1503. ob. 1529. | 6 |
| | Anna, filia Maximiliani II. Imp. n. 1549. ob. 1580. | Maximilianus II. Imp. n. n. 1527 obiit 1576. | 1 |
| | | Maria, filia Caroli V. Imp. natus 1528 obiit 1603. | 12 |
| Margaretha Austriaca, nata 1548 obiit 1611 | Carolus Archidux, natus 1540 obiit 1590. | Ferdinandus I. Imp. natus 1503 obiit 1564. | 1 |
| | | Elisabetha, Anna R. Ung. natus 1505 obiit 1547. | 5 |
| | Maria, Bavaria nata 1553. obiit 1608. | Albertus Dux Bavariæ natus 1528 obiit 1579. | 13 |
| | | Anna, filia Ferdinandi I. Imp. nata 1528 ob. 1590 | 12 |

Philippus IV. Rex Hispan. Uxor Isabella, filia Heinrici IV. Reg. Galliarum,

tthæus Stuartus, Albini Ducis filius. Prorex
MaScotiæ sclopeto trajectus pe rit 1572.

- Heinricus Stuartus Dux Rothesajus, Rex Scotiæ occisus 1565. Uxor Maria Regina & hæres Scotiæ, decapitata.
  - Iacobus VI. Scotiæ & Angliæ Rex Princeps litteratissimus, veneno denique tollitur stapede infecto, Vx. Anna Friderici II. Reg. Daniæ filia.
    - Heinricus princeps Walliæ, obiit 1612. 16. Novemb.
    - Carolus Angliæ & Scotiæ Rex nat. 1600. decollatur 1649 30. Ian. Uxor Heinrica Maria, filia Heinrici IV. Galliarum Regis.
    - Elisabetha nata 1604. Vxor Friderici V. Elect. Palat. electi Bohemorum Regis.
    - Margaritha nata 1598.
    - Maria, nata 1602.

Carolus Rex Angliæ & Scotiæ. Uxor Heinrica Maria filia Henrici IV. Reg. Galliarum.

- Iacobus VI. R. Angliæ, n. 1565. obiit 1625.
  - Heinricus, R. Scotiæ, occ. 1567. natus 1546.
    - Matthæus Stuartus Prorex Scotiæ occisus 1572. 9
    - Margaretha Duglassia, n. 1515. obiit 1578. 57
  - Maria Regina Scotiæ nata 1542. decollata 1587.
    - Jacobus V. Rex Scotiæ, n. 1507. obiit 1542. 9
    - Maria Guisia Ducissa Lotharing. n. 1538 ob. 1550 25
- Anna Regina Daniæ, n. 1574. obiit 1619.
  - Fridericus II. Rex Daniæ, n. 1534. obiit 1588
    - Christianus III. R. Daniæ n. 1503. obiit 1559. 8
    - Dorothea Ducissa Saxon. obiit 1571. n. 1511. 14
  - Sophia Ducissa Mechelb. nata 1557. obiit 1586.
    - Ulricus Dux Mechelburg. n. 1528. obiit 1603. 27
    - Elisabetha, Regina Daniæ nata 1542. ob. 1586. 88

Christiauns III. Rex Daniæ, n. 1503. obiit 1559. Vxor Dorothea, filia Magni Ducis Saxoniæ.

- Joannes, obiit in Ungariæ 1532.
- Fridericus II. Rex Daniæ. Vxor Sophia D. Mechelb.
    - Elisabetha, n. 1573. Uxor Heinr. Iulij D. Brunsu.
    - Anna n. 1574. Uxor Iacobi VI. Regis Angliæ.
    - Christianus IV. Rex Dan. Uxor, Anna Catharina March-Brandenburg.
        - Christianus V. Princeps Daniæ, n. 1603 obiit 1647. Vxor Magdalena Sibylla, filia Ioan. Georg Elect. Saxoniæ.
        - Fridericus III. Rex Daniæ, n. 1609 Uxor Sophia Æmilia filia Georgii Ducis Brunsuicensis, & Lunæburg.
        - Udalricus in Silesia Sclopo trajectus occubuit, 1633.
    - Ulricus Dux Holsatiæ, natus 1578.
    - Augusta, nata 1580.
    - Hedwig n. 1581 Ux. Christiani II. Elect. Saxon.
    - Ioannes Dux Holsatiæ natus 1583 obiit 1602.
- Anna obiit, 1585, Uxor Augusti Elect. Saxoniæ.
- Magnus Holsatiæ Dux, natus 1540 obiit 1580. Ux. Maria Ducissa Moscov.
- Dorothea Ux. Wilhelmi Junioris D. Brunsuicensis.
- Joannes Iunior Dux Holsatiæ natus 1545 Uxor 1. Elisabetha filia Ernesti D. Lunæb. 2. Agnes Hedwig, filia Ioachim Ernesti Princ. Anhalt.

Fridericus III. Rex Daniæ Vxor Sophia Æmilia filia Georgij Dux Brunsuicensis & Lunæb.

- Christianus IV. R. Daniæ, natus 1577; obiit 1648.
  - Fridericus II. R. Daniæ, natus 1534 obiit 1588.
    - Christianus III. R. Daniæ, natus 1503 obiit 1559. 8
    - Dorothea Ducissa Saxon. obiit 1571. 14
  - Sophia Ducissa Mechelburgensis.
    - Udalricus D. Mechelb. n. 1528 obiit 1603. 27
    - Elisabetha, Regina Daniæ. 8
- Anna Catharina March-Brandenb. nata 1571, obiit 1612.
  - Ioachim. Fridericus Elect. Brandenb. natus 1546, obiit 1608.
    - Joan. Georg Elect. Brand. natus 1525 obiit 1598. 15
    - Sophia Ducissa Lignic. 34
  - Catharina March-Brandeburg, obiit 1602.
    - Ioan. Marchio-Brandenb. natus 1513 obiit 1571. 15
    - Catharina Ducissa Brunsvic. 19

Ericus Cognom. Trolle, Eques decapit, 1520.
Vxor Cœcilia ab Ecka.

Gustavus ex Equite R. Suec. 1523, obiit 1560. Vxor Catharina filia Magni Ducis Saxoniæ, 2. Margaretha de Loholm, 3. Catharina filia Gustavi Olai Baronis de Torpa.

- Ericus XIV. Rex Suec. natus 1533 obiit 1577.
- Ioannes Rex Sueciæ Vx. 1. Cathar f. Sigism. I. Reg Pol. 2. Gunila f. Ioan. Axelii Bielke Equitis.
  - Sigismundus Augustus Rex Polon.
  - Catharina Vxor Ioan Casim. Com. Palat. R. Duc. Bavar.
  - Christina.
- Carolus IX. Rex Suec. Vx. 1. Maria f. Ludovic. El. Palat. 2. Christina Duc Hollat.
  - Gustavus Adolphus R. Suec. n. 1594. Uxor Maria Eleonora filia Ioan. Sigismund. Elect. Brandeb. ex qua filia Christina hæres Regni unica nat. 1626. 8. Decem.
  - Maria Elisab. n. 1596. Uxor Ioan. Sueciæ Gotthiæque Princ. hæreditarii.
  - Carolus Philippus Princ. Hered. Reg. Suec. Dux Südermanlandiæ, Nericiæ & Vermelandiæ natus 1600. obiit 1622.
- Catharina Vxor Ezardi Com. Frisiæ Orient.
- Cæcilia Vxor Christophori March-Badæ.
- Magnus Dux Ostrogothiæ obiit 1595.
- Sophia Vx. Magni D. Sax.
- Elisabetha, Vxor Christoph. D Megapol.
- Anna, Vxor Georg. Ioan C. Palat. Rheni D. Bavar.

Ioannes Cognom. Trolle.

Magnus, Cognom. Trolle.

Anna cognom. Trollia.

Margaretha Vxor Ioachimi Brahe viri nobilis.

Gustavus Adolphus Rex Sueciæ occubuit 1632. Vx. Maria Leonora March Brandenb.

- Carolus IX. Rex Suec. n. 1550. obiit 1611.
  - Gustavus Rex Sueciæ, obiit 1560.
    - Ericus cogn. Trolle Eques decollatus 1520. 8. Novemb.
    - Cæcilia ab Ecka.
  - Margaretha de Loholm.
    - Abraham de Loholm. Eques decapit, 1520.
    - Ebba de Norby.
- Christina Ducissa Holsatiæ, nata 1573.
  - Adolphus Dux Holsatiæ n. 1526. ob. 1586.
    - Fridericus I. Rex Daniæ obiit 1533. 8
    - Sophia Duc. Pomeraniæ obiit 1568. 28
  - Christina Landgrav. Hassiæ nata 1544.
    - Philippus Landgrav Hass. n. 1504. obiit 1567. 21
    - Christina Ducissa Saxon. obiit 1549. 24

Gustavus Rex Sueciæ obiit 1550. Uxor Margaretha, filia Abrahami de Loholm.

- Steno & Carolus infantes obierunt:
- Ioannes Rex Sueciæ, nat. 1533. obiit 1592. Uxor 1. Catharina Reg. Polon. 2. Gunila filia Ioannis Axelii Bielke Equ. & Ostrogothiæ Gubern.
  - Anna.
  - Sigismundus III. R. Poloniæ, creatus contra Maximilianum, Archiducem 1587. Uxor prima Anna, fil. Caroli Archiducis 2. Constantia Annæ soror.
    - Anna Maria, nata 1600.
    - Ladislaus Sigismundus Rex Polon. n. 1559. obiit 1648. Uxor 1. Cæcilia Renata, Ferdinandi II. Jmp. filia 2. Maria Duc. de Nevers.
    - Catharina.
    - Christophorus natus 1598.
    - Ioan. Casimirus Rex Polon. n. 1609 Uxor Maria Duc. de Nevers. fratris Uladislai vidua.
    - Ioan. Albertus natus 1612.
    - Carolus Ferdinandus Episc. Uratislav. natus 1613.
    - Alexander Carolus n. 1614.
    - Anna Catharina nata 1619.
  - Ioannes Orthogothiæ Dux Hæreditar. Regni Princ, Uxor Maria Elisabetha, fil. Caroli IX. Reg. Sueciæ.

Ladislaus Rex Polon. Uxor Cœcilia Renata, filia Ferdinandi II. Imp. Tertii soror.

- Sigismund. III. R. Polon. n. 1566. ob. 1632.
  - Ioannes Rex Sueciæ n. 1533. obiit 1592.
    - 11 Gustavus Rex Sueciæ obiit 1550.
    - Margarita de Loholm.
  - Catharina, Reg. Polon. nata 1583.
    - 7 Sigismundus I. Rex Poloniæ, nata 1467 ob. 1548
    - 37 Bona Ducissa Mediolani, obiit 1561.
- Anna, Ferdinandi II. Imp. soror nata 1573. obiit 1598.
  - Carolus Archidux nat. 1540. obiit 1590.
    - 1 Ferdinandus I. Imp. natus 1503. ob. 1564.
    - 5 Elisabeth. Anna R. Ungariæ n. 1505 obiit 1547.
  - Maria Bavara, nat. 1553. obiit 1608.
    - 13 Albertus Dux Bavariæ, n. 1528 obiit 1579.
    - 12 Anna filia Ferdinandi I. Imp. n. 1528 obiit 1590.

Carolus III. Dux Sabaudiæ obiit 1554. Vxor Beatrix, Emanuelis Regis Lusitaniæ filia.

- Carolus Dux Sabaudiæ obiit in Hispania.
- Emanueles duo infantes obière.
- Ioannes Maria obiit inf.
- Emanuel Philibertus, Vx. Margaretha, filia Francisci I. Galliarum Regis.
  - Carolus Emanuel Dux Sabaudiæ Vxor Catharina filia Philippi II. Regis Hispaniarum.
    - Philippus Emanuel, natus 1586. obiit 1608.
    - Victor Amadæus Vx. Christina, filia Heinrici IV. Galliarum Regis.
    - Philipertus obiit.
    - Mauritius Emanuel. Vxor N. neptis ex fratre Victore Amadæo.
    - Thomas Vx. Christina fil. Caroli Com. à Soisson.
    - Margaretha, Vx. Francisci Ducis Mantuani.
    - Catharina, obiit 1642.
    - Isabella Vxor Cæsaris Ducis Mutinensis.
    - Maria.
- Catharina, Isabella & Maria infantes obière.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Philippus Emanuel, Philibertus, Victor Amadæus & Thomas Duces Sabaudiæ. | Carolus Emanul Dux Sabaud. natus 1561. obiit 1630. | Emanuel Philibertus Dux Sabaudiæ, obiit. 1580. | Carolus Dux Sabau diæ, obiit 1554. | 29 |
| | | | Beatrix Regina Portugal-liæ. | 9 |
| | | Margaretha R. Galliæ. | Franciscus I. Rex Galliæ, obiit 1547. | 3 |
| | | | Claudia, Ludovic XII. Regis Galliar. filia. | 3 |
| | Catharina Reg. Hisp. | Philippus II. Rex Hisp natus 1527. obiit 1598. | Carolus V. Imp. Aug. natus 1500. obiit 1558. | 1 |
| | | | Isabella Reg. Portug. | 1 |
| | | Anna filia Maximiliani II. Imp. n. 1549. ob. 1580. | Maximilianus II. Imp. n. 1527. obiit 1576. | 12 |
| | | | Maria, Caroli V. Imp. filia obiit 1603. | 12 |

Antonius Dux Lotharingiæ, natus 1481. obiit 1544.
Vx. Renata filia Gilberti Duc de Mompensier.

- Franciſcus Dux Lothar. Uxor Chriſtina, filia Chriſtiani II. Rex Daniæ.
  - Renata. n. 1504. ob. 1596. Uxor Wilhelmi D. Bav.
  - Carolus Dux Lotharingiæ cognom. Magnus, Vx. Claudia filia Heinrici II. Regis Galliarum.
    - Heinricus Vxor 1. Catharina filia Antonij Reg Navarræ 2. Leonora Duciſſa Mantuæ ex qua filia & hæres unica magni Principatus Nicolea.
    - Chriſtina. n. 1565. Vxor Ferdinandi Magni Ducis Hetruriæ.
    - Carolus S. R. E. Card. natus 1567. obiit 1607.
    - Franciſcus Com. Vadomontius, n. 1571. ob. 1632.
    - Gatharin. Abbatiſſa Romarici Montis obiit 1648.
    - Eliſabetha ob. 1574. Ux. Maximiliani Elect. Bavar.
    - Antonetta n. 1593 Uxor Ioan. Wilhelmi D. Cliviæ.
  - Dorothea obiit 1587. Ux. Erici Iunioris Ducis Brunſu. & Lunæb.
- Anna Uxor 1. Renati Cabelonii Auraniæ Princ. & Com. Naſſov. 2. Philiberti de Croy Arſchoti Ducis.
- Nicolaus D. Mercurii March. Vandamontius, nat. 1519, obiit 1576. Uxor I. Margaretha Ioannis Egmondani Gaveræ Princ. filia 2. Ioanna filia Philippi Sabanæi memorosij Ducis, 3. Catharina fil. patruelis Claudij Lothar. Aumalij Ducis.

Nicolea (al, Maria) Vxor Ducis Lotharingiæ.

- Heinricus D. Lothar. nat⁹ 1563. obiit 1624.
  - Carolus Dux Lotharingiæ natus 1542. obiit 1608.
    - Franciscus Dux Lothar. natus 1517. obiit 1545. 25
    - Christina Regina Daniæ. 8
  - Claudia Reg. Galliæ.
    - Heinricus II. Galliæ Rex natus 1538. obiit 1559. 3
    - Catharina Medicæa Vrbini Ducissa. 33
- Leonora Ducissa Mantuæ obiit 1632.
  - Vincentius Dux Mantuæ.
    - Wilhelmus Dux Mantuæ obiit 1586. 36
    - Leonora, filia Ferdinandi I. Imp. n. 1534. 12
  - Leonora Medicæa.
    - Franciscus Dux Florentinus obiit 1587. 33
    - Ioanna, filia Ferdinandi I. Jmp. nata 1547. 12

Christianus III. Rex Daniæ &c. ob. 1559. Vx. Dorothea f. Magni Ducis Sax. Lauenb.

- Fridericus II. Rex Daniæ obiit 1588. Vxor Sophia Ducissa Mechelburgia.
- Anna Vxor Augusti Electoris Saxoniæ.
- Magnus. Vx. Maria neptis ex fratre Basilidis Ducis Moscou.
- Joannes obiit 1622. Vxor 1. Elisabeth Duc. Brunsuic. 2. Agnes Hedvvig. Princeps Anhalt.
  - Alexander Dux Holsatiæ in Sunderburg, de qua postea in alia tab.
  - Plures filiæ de quibus alias.
  - Fridericus Dux Holsatiæ in Norburg Vxor 1. Iuliana D. Saxon. infer. 2. Eleonora P. Anhalt.
  - Philippus Dux Holsatiæ in Glücksburge Vxor Sophia Hedvviges Ducissa Saxon. infer.
    - Joannes natus 1625. obiit
    - Franz Philipp. n 1626. mergitur Ligeri fluvio 1650.
    - Christianus natus 1627.
    - Maria Elisab. n. 1628. Vx. Georg. Alberti M. Brand. in Culmbach.
    - Carolus Albert. infans ob.
    - Sophia Hedwig n. 1630. Vx. Mauritii Ducis Saxon. obiit 1552.
    - Adolphus natus 1631.
    - Augusta nara 163?. Ux. Ernesti Guntheri D. Hol sat.
    - Christina nata 16?4. Vxor Christiani Ducis Saxon.
    - Dorothea nata 1636. Vxor Christiani Ludov. Ducis Lunæb.
    - Hedvviges nata 1640.
- Dorothea Vxor Wilhelmi Iuni D. Brunsuic.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Christianus Dux Holsatiæ in Gluckburg & fratres Adolphus aliique de quibus iam egimus, | Philippus Dux Holsatiæ natus 1584. | Ioannes Dux Holsatiæ obiit 1622. | Christianus III. Rex Daniæ obiit 1559. | 8 |
| | | | Dorothea Ducissa Saxon. Lauenburg. obiit 1571. | 14 |
| | | Elisabetha Ducissa Brunsuic. obiit 1586. | Ernestns Dux Brunsuicensis, obiit 1567. | 19 |
| | | | Margaretha Ducissa Pomeraniæ. | 28 |
| | Sophia Hedwiges Ducissa Saxon. infer. | Franciscus Iunior Dux Sax. Lauenburgius. | Francisc. Senior Dux Saxo. Lunæb. obiit 1[illegible]41 | 14 |
| | | | Sibylla Ducissa Saxoniæ. | 14 |
| | | Maria Ducissa Brunsuicensis | Iulius Dux Brunsvicensis obiit 1589. | 19 |
| | | | Hedwiga filia Ioachimi II. Elect. Brandenb. | 15 |

Adolphus Hæres Norvægiæ Dux Holſatiæ & Sleſvici in Gottorff Vx. Chriſtina Landgr. Haſſiæ,

Fridericus natus 1568. obiit 1587.
Sophia Vx. Io. Mechelb. Philipp. obiit ætat. 20
Chriſtina Vxor Caroli Regis Sueciæ.
Eliſabetha obiit infans.
Anna Vxor Ennonis III Com. Oſt Friſiæ.
Joan - Adolphus natus 1575. Vx. Auguſta f. Friderici II. Regis Daniæ.
Chriſtianus Infans obiit
Ioan. Fridericus Epiſc. Bremenſ. obiit 163 .
Agnes nata 1578.

Fridericus Dux Holſat. in Gottorff. natus 1597. Vx. Maria Eliſ. fil. Ioan. Georg Electoris Saxon.
Eliſab. Sophia Vxor Auguſti Ducis Saxoniæ inferioris.
Adolphus Cæſari militavit, occubuit, pugna Lipſienſi anno 1631.
Hedvvige Duciſſa Holſatiæ Vx. Auguſti Comitis Palatini Sulzbacenſis.
N. filia cælebs obiit
Doroth. Auguſta Vx. Ioach. Erneſti Duc. Holſatiæ.
Joannes Vx. Juliana Felicitas D. Wirtenberg

Sophia Auguſta n. 1630. Vx. Joannis Principis Anhalt.
Magdal. Sibyl. Vxor Guſtavi Aldolphi Ducis Mechelb.
Maria Eliſ. Vxor Lud. Landgr. Haſſiæ.
Fridericus obiit Pariſ. æt. 19
Hedwig Leonora Vx. Caroli Guſtav. C. Pal. Reg. Sueciæ
Adolphus Auguſt. infans ob.
Joannes Georgius Dux Holſat. natus 8. Oct. 1638.
Anna Dorothea nata 1640.
Chriſtianus Albertus natus anno 1641.
Auguſtus Fridericus n. 1684.
Joan-Auguſtus n. 1648.

- Fridericus Dux Holsatiæ Gottorff.
  - IoanAdolph. D. Holsatiæ, obiit 1616.
    - Adolphus Dux Holsatiæ, obiit anno 1561. [22]
    - Christina Landgr. Hassiæ, obiit 1604. [21]
  - Augusta filia Regis Daniæ.
    - Fridericus II. RexDaniæ, obiit 1588. [8]
    - Sophia Ducissa Mechelburgia, obiit 1531. [27]
- Maria Elisabetha Ducissa Saxoniæ.
  - Ioan. Georgius Elector & DuxSaxoniæ, ob. 1656.
    - Christianus I. Dux & Elector Saxon. ob. 1591. [14]
    - Sophia filia Ioan. Georgii Elect. Brand. ob. 1622. [15]
  - Magdal. Sibylla March. Brandenb.
    - Albert. Frid. March-Brandeb. DuxBorussiæ, obiit 1568. [15]
    - Maria Eleonora Ducissa Iuliaci & Cliviæ obiit 1608. [23]

Ioan Georgius Dux Holsatiæ in Gottorpp: eiusque fratres Christian-Albertus & Augustus Fridericus.

Joannes Dux Holsatiæ in Sunderburg ob. 1622. Uxor 1. Elisabetha Ducissa Bruns[illegible]sis.

- Dorothea nata 1569. Uxor Frid. D. Brigensis.
- Alexander in in Sunderburg natus 1573. Ux. Dorothea Com. Schwarzenburgica.
  - Ioan Christianus natus 1607. obiit 1654. Uxor Anna Comitissa Oldenburgia.
    - Dorothea Augusta Ducissa Holsatiæ in Sunderburg, nata anno 16[illegible]5.
    - Christina Elisabetha Ducissa Holsatiæ in Sunderburg, nata anno 1637.
    - Christianus Adolphus Dux Holsatiæ in Sunderburg, natus anno Christi 1641.
  - Alexander Henricus n. 1608.
  - Ernestus Guntherus, Ux. Augusta Ducissa Holsatiæ.
  - Georgius Frideric n. 1611.
  - Augustus duxit 2. Sorores filias Antonij C. Oldenb.
  - Anna Elisab. ob. iuv.
  - Wilhelmus Antonius obiit infans.
  - Sophia Catharina nata 1617. Ux. Antonij Guntheri C. ab Oldenburg.
  - Eleonora obiit juvencula.
  - Philippus Ludovicus n. 1620 Ux. Anna Marg. L. Hassiæ.
- Christianus, & Ernestus & Augustus & Ioan. Adolph. cœlibes ✝
- Fridericus in Norburg Uxor 1. Iulian. D. Sax. inf. 2. Eleonora P. Anhalt.
- Philippus in Glücksburg n. 1584. Uxor Sophia Hedw. Ducissa Saxon infer.
- Albertus natus 1585. obiit 1615.

- Ioannes Christianus Dux Holsat. ob. 1653.
  - Alexander Dux Holsatiæ obiit 1627.
    - 22 Ioannes Dux Holsatiæ, in Sunderb. n. 1622.
    - 19 Elisabetha D. Brusvic. obiit 1586.
  - Dorothea Comitissa de Schwarzenburg.
    - 49 Ioan Gütherus Com. de Schwarzenb. ob. 1586
    - 45 Anna Com. ab Olden-burg, obiit 1573.
- Anna Comitissa ab Oltenburg.
  - Antonius Iunior Com. ab Oldenb. Delmenhorst.
    - 45 Antonius Senior Comes ab Oldenb. ob. 1579.
    - 14 Sophia Ducissa Saxon. Lauenburgica.
  - Sibylla Ducissa Brunsvicensis, &c.
    - 19 Henricus D. Brunsvic. obiit 1598.
    - 14 Ursula Ducissa Saxon. Lauenburgensis.

Christianus Adolphus Dux Holsatiæ in Sunderburg & sorores Dor. Aug. & Christ. Elisab.

CarolusDuxLotharingiæ natus 1542,ob. 1608 Vx. ClaudiaHenrici II. GalliarumReg.fil.mortua 1575.

Heinricus n. 1563.|ob. 1624. Vx.I.Cathar. soror Henr. IV.R. ob. 1604. 2. Margaritha Ducissa Mantuæ.

- Nicolaa nata 1608. Uxor Caroli patruelis.
- Claudia, Uxor Francisci Nicolai patruelis.
  - Ferdinandus Dux Lotharingia natus 1639. 29. Dec.

Christina Uxor Ferdinandi MagniHetruriæDucis.

Carolus n. I. Julij ob. 1607. S. R. E. Cardinalis.

AntoniaUx. Wilh. D. Cliviæ

Anna obiit æt. ann. 8.

Franciscus Comes Vadanimontis n. 1561. obiit 1632 Vxor Christina filia Pauli Comis Salmensis.

- Henricus puer obiit.
- Carolus Dux Lothar. captinus in Hispaniis, Uxor I. Nicolaa patruelis 2. Beatrix de Cusance.
- Franciscus Nicolaus Vxor Claudia patruelis.
  - CarolusLeopoldusNicolaus Sixtus Dux Lotharingiæ natus anno 1643.
- Henrica Vxor I. Ludovici Guisij 2. Caroli Guisij.
- Margarita, Uxor Ioan. Bapt. Gastonis Ducis Aurelianensis 1632.

Catharina AbhatissaMontis Romarici obiit 1648.

Elisabetha VxorMaxim. D. Bavar.

Claudia puella decessit.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Franciscus Nicolaus D. Lotharingiæ. | Franciscus Comes Vadimontis obiit 1632. | Carolus Dux Lotharingiæ obiit 1608. | 25 |
| | | Claudia filia Henrici secundi Gall. Regis. | 3 |
| | Christina Comitissa Salmensis. | Paulus Comes Salmensis. | 48 |
| | | Maria Loreneur Domina de Carruche. | |
| Claudia Ducissa Lotharingiæ. | Henricus Dux Lotharingiæ, obiit 1624. | Carolus Dux Lotharingiæ 802. | 25 |
| | | Claudia filia Henrici secundi Galliarum Reg. | 3 |
| | Margaretha Ducissa Mantuæ. | Vincentius Dux Mantuæ obiit 1611. | 36 |
| | | Leonora Hetruriæ Magna Ducissa obiit 1611. | 33 |

Ferdinandus Dux Lotharingiæ natus anno 1639. & Carolus Leopoldus Nicolaus Sixtus n. 1643.

Wilhelmus Cognomento Senior Comes Nassovius natus 1487.ob.1559.Vx.I. Walpurga C. ab Egmonda, 2 Iuliana Comitissa de Stollberg.

- Elisabetha obiit infans.
- Magdalena Vxor Hermanni Comitis Nevenarij.
- Wilhelmus Iunior Princeps Auraicus occ. 1548. Uxor 1. Anna Burana, 2. Anna D. Saxoniæ, 3. Carola Duc. Montpensier 4. N. 5. Loysa Collygnia.
  - Maria Ux. Philippi Comitis ab Hohenloe.
  - Phil. Wilhel. Princ. Auraicus Ux. Leonora Condæa.
  - Mauritius bello clarissimus
  - Anna Ux. Wilhel. C. Nassau.
  - Amalia Uxor Emmanuelis Principis Lusitaniæ
  - Loysa Juliana Uxor Friderici Electoris Palatini.
  - Henricus Fridericus Princeps Auraicus, Ux. Amalia Comitissa de Solms.
    - Heinrietta Catharina Uxor Ennonis Ludovici Principis Frisiæ Orientalis.
    - Henrietta Æmylia Ux. Wilhelmi Friderici Principis Nassovij.
    - Louysa Uxor Friderici Wilhelmi Elect Brandeburgij.
    - Wilhelmus Princeps Aurasiorum, Ux. Maria filia Caroli Regis Angliæ ex qua Wilh. Henricus.
- Magdalena Vx. Wolffg. Com. ab Hohenloe.
- Anna Vx Alb. Com. Nassovij.
- Mechtild. Ux. Wilh. C. Mansfeld
- Juliana Vx. Alb. C. Schwarzenb.
- Maria Vx. Wilh. C. Bergensis.
- Elisab. Vx. Conradi C. Solms.
- Cathar. Vx. Wilh. C. Schwarz.
- Ioannes, Vx. 1. Elisabetha Landgrav. Leuchtenbergensis, 2. Kuneg. Iacobea Com. Palat.
  - Wilhelmus bello clarissimus
  - Joannes, Magdalena Concitissa de Waldeck.
  - Georgius, Uxor Amalia Nassov.

Wilhelmus Henricus Nassovius Princeps Auraicus natus anno 1650. 14. Novemb. posthumus.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Wilhelm. Nassov. Prin. Auraicus ob. 1650. | Henricus Fridericus Princeps Auraicus ob. 1647. | Wilhel. princeps Auraicus C. Nassoviæ occ. 1584. | 44 |
| | | Ludovica Colignia, filia Gasparis Admiralij. | 56 |
| | Amelia Comitissa de Solms. | Ioannes Albertus Comes de Solms. | 50 |
| | | Agnes Comitissa de Witgenstein. | 53 |
| Henrica Maria filia Regis Britanniæ. | Carolus Magnæ Britann. R. indigne occ. 1649. | Iacobus Magnæ Britanniæ Rex ob. 1625. | 4 |
| | | Anna filia Friderici Regis Daniæ obiit 1619. | 8 |
| | Henrica Maria filia Regis Franciæ. | Henricus IV. Rex Galliarum occ. 1610. | 3 |
| | | Maria Magna Hetruriæ Ducissa obiit 1642. | 33 |

Joannes Comes Palatinus Bipontinus obiit 1604. Vx. Magdalena Ducissa Cliviæ.

- Ludwig Philipp: ob. inf.
- Ioannes ob. 1635. Vxor I. Catharina filia D. Roan. z. Loysa filia Friderici IV. Elect. Palat.
  - Magdalena Catharina Uxor Christiani C. Palat.
  - Fridericus C. Palat. nat. 1616 Vxor Anna Juliana Com. Nassovia Saræ pont.
    - Wilhelmus Ludovicus Com. Pal. natus 1641. ob. 1642.
    - Fridericus Ludovicus natus 1644. obiit infans sequenti anno.
    - Carolus Gustavus & ipse infans extinctus.
    - Elisabetha Com. Palat. Rhen.
    - Sophia Amalia Comitissa Palat. Rheni.
    - Eleonora Augusta Comitissa Palat. Rheni.
    - Carola Friderica Com. Palat. Rheni.
  - Elisabetha Ludovica.
  - Catharina Carola nata 1616. Vxor Wolffgangi Wilhel. Com. palat. D. Neoburgij
  - Anna Sibylla nata 1617.
  - Ioan. Ludovicus natus 1619. obiit 1647.
  - Iulia Magdalena Vx Frider. Ludovici Landsperg. Com. Palatini.
  - Maria Æmilia nata 1622.
- Maria Elisabetha Uxor Georgij Gustavi C. Palat. Lauteregg.
- Anna Iacobe nata 1592.
- Anna Magdalena infans decessit.
- Fridericus Casimirus in Landsperg. Vx. Amalia P. Auraica.
- Ioan. Casimirus Sueciæ immigravit, obiit 1652 Vxor Catharina fil. Caroli Regis Suec.

- Fridericus Comes Palatin. Bipont.
  - Joannes Junior Com. Palat. obiit 1635.
    - 16 Ioannes Senior Com. Palat. Bipont. ob. 1604.
    - 20 Magdalena Ducissa Cliviæ & Iuliaci.
  - Ludovica Com. Palat. Electoris filia.
    - 16 Fridericus IV. Elector Palat. obiit 1610.
    - 44 Constantia Iuliana Loysa Princeps Auraica.
- Anna Iuliana Comitissa Nassovia.
  - Wilhelmus Ludovicus Comes Nassovius.
    - 44 Ludovicus Comes Nassovius.
    - 21 Anna Maria Landgravia Hassiæ.
  - Anna Amalia Marchio Badensis.
    - 18 Georg Fridericus Marchio Badensis obiit 16 8.
    - 46 Iuliana Ursula Comitissa Rheni.

Wilhelmus Ludovicus & fratres sororesque Comit. Palat. Bipontini.

Wolffgangus Comes Palat. Dux Neoburg ob. 1560.
Vxor Anna Landgravia Hassiæ, Philippi.

Philippus Ludovicus nat. 1547. ob. 1614 Ux. Anna Ducissa Cliviæ & Iuliaci.

Ioan Com. P. Bipont. de quo iam agimus Vx. Magd. D. Cliv.

Otto Hen. in Sulzbach Vx. Doroth. Mar. D. Wirtenb.

Fridericus C. Palat. in Veldenz, ob. 1597. Vx. Cath. Sophia Ducissa Lignicensis.

Barbara Vx. Gotfridi Com. Ottingensis.

Carol. in Birckenfeld ob. 160 . Vx. Dorothea Dux Brunsuicensis.

---

Wolf. wilhelm Neoburgius de quo alias.

Augustus Com. Palatin. in Sulzbach, ob. 1632 Vx Hedw. D. Holsat.

Ioan. Frider. in Hilpoltstein Ux. Agnes Sophia Landgr. Hassiæ.

Fridericus Casimirus in Landsperg ob 1645 Vx. Amalia P. Auraica.

Ioan Casimirus Sueciæ imigravit de quo alias.

Plures lib. omnes mort.

Plures itẽ liberi mortui

Georg Wilhel. Ux. Doroth Com. de Solms.

Christianus ob. 1654. in Bischweiler Vx. Magdal Cathar. C. Pal. Bipont.

---

Christianus Augustus Comes Palatinus Sulzbacensis n. 16. Iunij 1622 Uxor Amalia Com. Nassovia Joannis filia.

Adolphus Fridericus obiit cælebs.

Joan Ludovicus similiter.

Philippus natus anno 1630.

Anna Sophia Vx. Ioach. Ernesti Oetting.

Augusta Sophia Ux. Wenceslai Principis de Lobkowiz.

Plures liberi omnes mortui.

Frid. Ludovicus in Landsperg Ux. Iulia Magdalena C. Pal. Bipontina.

Sophia & Elisabetha Iuliana.

Carolus Ottho in Birckenfeld, natus 26. Aug. 1637.

Maria Magd. Vx. Ant. Gunth. Schwarz.

Christianus in Bischweiler natus. 1637

Ioan Carolus, natus 1638.

Dorothea Ux. Ioh. Ludwig C. Nassovij

Carolus Otto Comes Palatinus Rheni in Birckenfeld & sorores eiusdem.

- Georgius Wilhelmus C. Palat. Rheni.
  - Carolus Com. Pal. Rheni in Birckenfeld ob. 1606.
    - Wolffgangus Comes Palat. obiit 1569. 16
    - Anna Landgravia Hassiæ, obiit, 1591. 21
  - Dorothea Ducissa Brunsuicensis.
    - Wilhelmus Dux Brunsuicensis obiit 1592. 19
    - Dorothea filia Christiani III. Regis Daniæ. 8
- Dorothea Comitissa de Solms.
  - Otto Comes de Solms.
    - Fridericus Magnus Comes de Solms. 50
    - Agnes Comitissa de Wiedt. 52
  - Amelia Comitissa de Nassau.
    - Albertus Comes de Nassau Sarbrugg. 44
    - Anna Comitissa de Nassau Dillenberg. 44

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fridericus Ludovicus Com. Palat. in Landsperg, Ux. Juliana Magdal. Com. palat horum filius Wilhelmus Ludovicus. | Fridericus Casimirus C. Palat. Landsperg, ob. 1645. | Ioannes Comes Palat. Rheni, obiit 1604. | Wolffgangus Comes Palat. Rheni, obiit 1569. 16 |
| | | | Anna Landgravia Hassiæ. 81 |
| | | Magdalena Ducissa Cliviæ & Juliaci. | Wilhelmus Dux Cliviæ & Iuliaci. 20 |
| | | | Maria Ferdinandi I. Imperat. filia. 12 |
| | Amelia Nassovia Princeps Auraica. | Wilhelmus Princ. Auraicus obiit 1584. | Wilhelmus Comes Nassovius, obiit 1559. 44 |
| | | | Iuliana Comitissa de Stollberg, obiit 1580. 51 |
| | | Carola Borbonia Ducissa Montpensieria. | Ludovicus Borbonius Dux Montpensier ob. 1582. 32 |
| | | | Iacoba Longovicana Comitissa Barri. 35 |

Christianus Alexander Ferdinandus Comes Palatin. Sulzbacensis & Sororcula Hedwig Augusta.

- Christianus Augustus Com. Palat. Sulzbac.
  - Augustus Comes Palat. in Sulzbach, obiit 1632.
    - Philippus Ludovic. Comes Palatinus obiit 1614. 16
    - Anna Ducissa Cliviæ Iuliaci Montium &c. 20
  - Hedwiges Ducissa Holsatiæ.
    - Ioannes Adolphus Dux Holsatiæ, obiit 1616. 22
    - Augusta filia Friderici III. Regis Daniæ. 8
- Amelia Magdalena C Nassovia.
  - Ioanes Comes de Nassau Dillenberg.
    - Ioan. Comes Nassov. Dillenbergensis ob. 1606. 44
    - Elisabetha Landgravia Leuchtenbergensis. 24
  - Margaritha Ducissa Holsatiæ &c.
    - Ioannes Holsatiæ Dux obiit anno 1622. 22
    - Elisabetha D. Brunsuicensis obiis 1586. 19

- Georg Gustavus Com. Palat. in Lautereck. obiit 1634.
  - Georgius Ioannes Comes Palat. obiit 1592.
    - 16 Rupertus C. Palat. Rheni in Lutzelstein ob. 1544.
    - 46 Ursula Comitissa Wildens & Rheni.
  - Anna Maria filia Regis Sueciæ.
    - 11 Gustavus Rex Suecorum obiit anno 1560.
    - Margaretha de Loholm Regina Sueciæ.
- Maria Elisabetha Com. Palat. Rheni.
  - Ioannes Comes Palat. obiit anno 1604.
    - 16 Wolffgangus Com. Palat. Bipontinus ob. 1569.
    - 21 Anna Landgravia Hassiæ Philippi filia ob. 1591.
  - Magdalena Ducissa Cliviæ &c.
    - 20 Wilhelmus Dux Iuliaci & Cliviæ, obiit 1592.
    - 12 Maria filia Ferdinandi I. Imp.

Leopoldus Ludovicus Comes Palat. nat. 1626 Princeps in Lautereck Luzelstein & Veldenz Vx. Agatha Christina C. Hanovia, horum fil. Gustav. Philip.

Ludovicus Henricus Mauritius Franciscus Com. Palat. in Simmern & Lautern natus 1640. & soror Carola Elisabetha Maria.

- Ludovicus Philippus C. Palat. Simmerensis.
  - Fridericus IV. Elector Palatinus obiit 1610.
    - Ludovicus Elect. C. Palat. Rheni obiit 1583. 16
    - Elisabetha Landgr. Hassiæ obiit 1582. 21
  - Constantia Ludovica Iuliana Nassovia.
    - Wilhelmus Nassov. Princ. Auraicus, obiit 1584. 44
    - Carola Borbonia Ducissa Montpensieria. 32
- Maria Eleonora Brandeburgia.
  - Ioachim Fridericus Elect. Brandenb. ob. 1608.
    - Ioan Georgius Elect. Brandenburg, ob. 1598. 15
    - Sophia Ducissa Lignicensis, obiit 1546. 34
  - Eleonora Marchion Brandeburgia.
    - Albert. Frid March Brand. Dux Borussiæ. 15
    - Maria Leonora Ducissa Cliviæ. 20

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fridericus Wilhelmus D. Saxon. Altenb. | Fridericus Wilhelmus D. Saxon. obiit 1602. | Ioannes Wilhelmus Dux Saxoniæ, obiit 1573. | 14 |
| | | Dorothea Susanna fil Friderici Elect. Pal. ob 1592. | 16 |
| | Anna Maria Com. Palat. Neob. obiit 1643. | Philippus Ludovicus Com. Palat. Bipont. ob. 1614. | 16 |
| | | Anna Ducissa Cliviæ Juliaci Montium. | 20 |
| Magdalena Sibylla Ducissa Saxoniæ. | Ioan Georgius Elector Saxoniæ. | Christian. I. Elect. & Dux Saxon obiit 1591. | 14 |
| | | Sophia filia Ioan. Georgij Elect. Brand. obiit 1622. | 15 |
| | Magdalena Sibylla Brandenburgia. | Albertus Frideric. Brand. M. Dux Borussiæ. | 15 |
| | | Maria Leonora Ducissa Cliviæ &c. | 20 |

Christianus Wilhelmus Dux Saxoniæ Altenburgensis, & soror Ioanna Magdalena.

Ioan. Ernestus Dux Saxoniæ Weinmar. natus 1627. & fratres ac sorores.

- Wilhelmus Dux Saxon. Weinmariensis.
  - Ioannes Dux Saxoniæ, Weinmar, ob. 1605.
    - Ioannes Wilhelmus Dux Saxoniæ, obiit 1573. 14
    - Dorothea Susanna Elect. Palat. filia. 16
  - Dorothea Maria Anhaltina P. obiit 1617.
    - Ioachim Ernestus Princ. Anhaltinus ob. 1586. 17
    - Eleonora Ducissa Wittenbergensis. 30
- Eleonora Dorothea, Princeps Anhaltina.
  - Ioan Georgius Princeps Anhaltinus.
    - Ioachim Ernestus Prince. Anhaltinus, ob. 1586. 17
    - Agnes Comitissa Barbiensis, obiit 1569. 40
  - Dorothea Com. Palat. Rheni Simmerensis.
    - Ioannes Casimirus Comes Palat. Rheni, ob 1592. 16
    - Elisabetha filia Augusti Elector. Saxoniæ. 14

- Ioan Dux Holsatiæ ob. 1622.
  - Christianus III. R. Daniæ, obiit 1559.
    - 8 Fridericus I. R. Daniæ, ob. 1533.
    - 15 Anna filia Ioan Electoris Brand. ob. 1514.
  - Dorothea Ducissa Saxon obiit 1571.
    - 14 Magnus Dux Saxon Lunæb. obiit 1540.
    - 19 Catharina Dux Brunsuic. obiit 1563.
- Agnes Hedwig. Princ. Anhalt obiit 1616.
  - Ioachim Ernestus Princ. Anhalt. obiit 1586
    - 17 Ioan Princeps Anhalt ob. 1551.
    - 15 Margaretha filia Ioach. I. Elect. Brand. ob. 1593.
  - Eleonora Ducissa Wirtenbergiæ.
    - 30 Christophorus Dux Wirt. obiit 1568.
    - 15 Anna Maria Brunsuicensis 1589.

Ioachimus Ernestus Dux Holsatiæ n. 1595. Vx. Dorothea Augusta Duc. Holsatiæ filia Ioan Adolphi.

TAbellas ſequentes adjecimus pro uſu quotidiano, uti in diſcurſu plerumq; fit, ut de ætate potiorũ Europæ Principum, inter ſe diſceptantes juventur, neque ad multas & diverſas tabulas recurrere oporteat.

# IMPP. AUGUSTORUM S. R. I.
## Electorum præcipuorumq; aliorum ætas exceptis primis ordine Alphabetico.

1 Ferdinandus II Imp. n.
1578 obiit 1637.
3 Ludovic. XIII. Rx. Gall.
natus 1601. ob. 1643.
11 Gustavus Adolphus Rx.
Sueciæ n. 1594 occu
buit, 1632
14 Joan. Georg. Elector
Sax. n. 1555 obiit 1656
14 Bernard. D. Vinariens.
n. 1604 obiit 1639.

Ferdinandus III. Imp. 1
n. 1608 obiit 1657.
Carolus Rex Angliæ n. 4
1600 decollat9 1649.
Maximilian. Elect. Ba- 13
var. n. 1573 obiit 1651
Wolfgang9 Wilhelm. 16
Palatin. Neoburg. n. 1578
obiit 1653.
Georg. Landgr. Hassiæ 21
Darmstad. n. 1605 ob.
1651.

---

1 Leopoldus Imp. Aug.
n. 1640. Jun. 9.
13 Ferdinād. Maria Elect.
Bav. n. 1636. Octob. 21
15 Fridericus Wilh. Elect.
Brand. n. 1620. Febr. 6.
12 Ferdinand. Carolus Ar-
chidux Austriæ n. 1628
May 17.
17 Christiā. Princeps An-
hald. Bernb. n. 1595.
18 Wilhelm. Marchio Ba-
densis, n.
18 Fridericus March. Bad,
Durlacensis n. 1616.
Novemb. 5.

Leopold. Wilhelmus 12
Archid. Episc. Argent.
n. 1614. 6 Jan.
Joan. Georg. Elect. Sax. 14
Dux n. 1613. May 3.
Carolus Ludov. Elect. 16
Palat. Rheni n. 1617.
Decembris 22.
Joan. Casimirus Prin- 17
ceps Anhald. Dessau n.
1596. Decemb. 7.
Wilhelmus Ludovic9 17
Princ. Anhald. Cöthen
n. 1638. Aug. 3.
Ferdinand9 Maximil. 18
March. Baden. n. 1625.
Christian. March. Bran- 15
deb. Culmbach n. 1581
Jan. 30.

15 Alber-

15 Albert9 March. Brand.
Anſp. n.1620 Sept. 28.
19 Rudolphus Aug. Dux
Brunſ. n.1628. May 16.
19 Georgius Wilh. Dux
Brunſuic. Kalenberg n.
1624. Febr. 16.
21 Ludovic. Landgr. Haſ-
ſiæ Darmſtat. n. 1630.
Jan. 25.
22 Joan. Auguſt. D. Hol-
ſat. Cutin. n.1648.

22 Chriſtianus Albertus
Dux Holſat. Gottorp.
n. 1641.
22 Chriſtianus Adolph9
Dux Holſat. Sonder-
burg n. 1 41.
27 Chriſtian D. Mechelb.
Schwerin. n 1623 Dec. 1

44 Georg. Ludov. Princ.
Naſſau n. 1618.
16 Carolus Ottho Cō. Pal.
Birckenfeld, n. 1625.
Aug. 26.
16 Eduardus Com. Palat
Heidelb. n. 1624 Oct. 6
16 Leopoldus Ludovicus
C. Palat. in Lautereck
& Lüſtelſt. n. 1626 Feb. 2
16 Ludov. Philipp9 Com.
Palat. Simmern n. 1602
Nov. 23.

Auguſtus Brunſv. Dux 19
n. 1579. Aug. 10.
Chriſtianus Lud. Dux 19
Brunſvic. Lunæb. nat.
162[illegible]. Feb. 25.
Wilhelm Landgr. Haſ- 21
Caſſel. n. 1629. Maji 23
Joachim Erneſtus Dux 22
Holſat. Arnsbeck n.
1595. Aug. 29.
Philippus Dux Holſat. 22
in Glüchburg n. 1584.
Martii 15.
Joan. Bugislaus Dux 22
Holſat. Nor-
burg n. 1629. Sept. 30.
Guſtavus Adolphus 27
Dux Mechelb. Guſtor.
n. 1633. Febr. 26.
Wilhelmus Henricus 44
Naſſor Princ. Auraſiæ
n. 1650. Nov. 18.
Fridericus Com. Pal. 16
Bipont n. 1616. Apr. 5.
Chriſtianus Com. Pal. 16
in Biſchweiler n. 1637.
Jun. 22.
Frid. Ludov. C. Palat. 16
Landſperg. n. 1619. Oct. 17
Philippus Wilhelmus 16
Com. Palat. Neoburg.
n 1615. Novemb. 23.
Chriſtianus Auguſt. C. 16
Palat. Sulzbacenſis, na-
tus 1622. Jun. 16.

14 Ioan.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14 | Joan. Philippus Sax. D. Altenburgius n. 1597. Jan. 26. | Fridericus Wilhelmus Sax. Dux Coburg. natus 1603 Febr. 12. | 14 |
| 14 | Ernest. Saxon. Dux in Gotha n. 1601. Dec. 25 | Augustus Sax. Dux in Hall. n. 1614. Aug. 13. | 14 |
| 14 | Augustus Saxon Dux Lauenb. n. 1576. Feb. 17 | Iulius Henr. Sax. Dux Lauenb. n. 1563. Apr. 9 | 14 |
| 14 | Francisc. Carolus Sax. Dux Lauenberg nat 1594. May 2. | Franciscus Albertus Sax. Dux Lauenburg. n. 1598 Octob. 31. | 14 |
| 14 | Christianus Sax. Dux Merseburgens. n. 1615 Octob. 27. | Wilhelmus Dux Saxo. Weinmar. natus 1626. Mart. 26. | 14 |
| 30 | Eberhardus Wirtenberg. Dux natus 1614. Decemb. 16. | Frideric. Wirtenberg. Dux in Neustat. natus 1615. Dec. 19. | 30 |
| 30 | Udalric. Wirtenberg. Dux n. 1617. Maji 15. | Georgius Wirtenberg. Dux in Horburg. natus 1626. Oct. 5. | 30 |
| 30 | Sylvius Nemrod Wirtenberg. Dux n. 1622. Maji 10. | Manfredus Wirtenb. Dux n. 1626 Iun. 5. | 30 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Philippus IV. Hisp. Rex n. 1605 Maji 29 | Philippus Prosper Hisp. Infans, n. 1657. | 2 |
| 3 | Ludovicus XIV. Galliæ Rex n. 1638 Sept. 15. | Philippus Galliæ Regis frater, n. 1640. Oct. 5. | 3 |
| 8 | Fridericus III. Daniæ R. n. 1609. Mart. 18. | Christian. Princ. electus Dan. R. n. 1646 Apr. 18 | 8 |
| 4 | Carolus Angliæ Rex n. 1630. Maji 29. | Ioan Casimirus Polon. Rex n. 1609. | 7 |
| 11 | Carolus Gustavus Sueciæ Rex n. 1622. Nov. 18. | Carolus Emanuel Sabaudiæ Dux nat. 1634 Iun. 30. | 29 |
| 33 | Ferdinandus II. Etruriæ Dux n. 1610. | Carolus III. Mantuæ Dux n. 1629. | 36 |

# PRÆCIPUARUM EUROPÆ PROVINCIARUM REGNORUMQUE.

## SUPERFICIALIS DESCRIPTIO.

### Historiæ non solum cumprimis necessaria, sed quotidiano usui accommoda.

*NEque hanc cognitionem deesse passus sum, Lector benevole, quando in colloquio omni & discursu eiusmodi quam maximè desiderantur, sed & cultiori cuivis ingenio convenit, aliqualem saltem provinciarum habere notitiam.* Nolui *autem patentioribus chartis exhibere, quod complicari illas oporteret, magno suo & libri incommodo, nec durabili emolumento. Sufficit autem precipuarum Vrbium situm & fluminum meatum discernere. cum facile, quæ vel adjacent, submetiaris.*

GER-

HAnc merito provinciarum primam damus, utpote patriam, & nulli ſanè totius Europæ poſt ponendam, Imperii Majeſtate, Principum potentia & auctoritate, populi libertate & liberalitate incomparabiliter præſtantem, cujus aliàs laudes tomis integris prolixè deſcribimus & â rebus bello ac pace præclarè geſtis, â Generoſitate & ſolida Nobilitate, â ſitu ærisq; temperie, ab amplitudine atque opibus, à genio atque ingenio incolarum plurimum, & quidem absque adulatione ulla commendamus, ut â barbariæ omni eximia prorſus Natio videatur, quæ hoſpitalis admodum ſit, & verè humana, apud quam execrabilia omnino ſint furta, rapinæ, adulteria, homicidia, habeaturque ſumma ratio virtutis & literarum, abſit fraus omnis & quidquid humanam diſſociare poteſt amicitiam, eadem juxta cultrix & opitulatrix omnium exterorum. Vnde haud immerito Germana Germanorum fides, inque rebus gerendis conſtantia prædicatur.

GERMANIAE
Descriptio
Amster dam
Emden
Frisia
Deuenter
Westphalia
Münster
Wesel
Stade.
Lubeck
Homburg
Rostock
Stettin
Albis fl.
Brema fl.
Brunswick urbs et Ducatus.
Cassel
Weser
Brandeburg
Pomerania
Stargart
Danzig
Königsberg.
Brussia,
Culm
Wittenberg
Crossen.
Franckfurt
Posna
Torn
Warsouia
Gnesna.
Warta
Wexel flum.
Antwerpen.
Scaldis.
Mastrich
Luyck
Berge.
Hassia
Erfurt.
Saxonia.
Coln.
Turingia.
Dresda.
Gorliz
Praga.
Neisses.
Breslau
Odera fl.
Polonia
Cracau.
Franckfurt.
Wirzburg
Verdun.
Menz.
Moenus fl.
Bohemia
Olmiz
Mosa fl.
Ardenna.
Speir.
Vlma
Nurnberg
Ingolstat.
Budweis.
Morauia.
Landscron.
Rhenus fl.
Danubius fl.
Gallia pars
Strasburg.
Basel.
Augspurg.
Ratispona
Presburg.
Passaw.
Wien.
Komor
Gran
Pest
Hungariæ, pars.
Monachium
Salzburg
Graz.
Vesprin
Helvetia
Constantia.
Bregantia
Veldkirch
Judenburgum.
Buda.
Curia
Rhetia.
Saus fl.
Styria.
Draus

## *Bavaria.*

BAvariam primo loco pono, etsi provinciarum minimè primam, ut videas de industria reliquas item promiscuè posuisse, ne cuicunque præ altera favere viderer. Fuit autem Bavaria, olim multò amplior, & magnis sanè Regnis accensa: ut cujus particulæ solum, provinciæ amplissimæ essent, Austria, Styria, Carinthia, &c. omnes uno eodemque Principatu comprehensæ. Ita Agilolfingi Guelphique Principes habuêre, donec aliæ & aliæ sub diversis Principibus dissociarentur, & sub Henrico Leone, etiam Austria libera fieret. Inde Brunnerus, Professor quondam meus:

*Nec te pœniteat Guelpho repetita Leoni*
*Signa ad Cæsareos deposuisse pedes.*
*Quod Bojus dedit ante tibi, dabit Austria nomen,*
*Auspice te proprios Austria nacta Duces.*
*Dici etiam nostri Limes jam desinet agri,*
*Et jure incipiet liberiore frui.*


Sylva Bohemica
Herciniæ Pars
Gravenau
Donabius fl.
Plurbach
Passau
Instatt
Scherding
Brunaw
Burckhausen
Lauffen
Salzburg
Reichenhall
Cham
Regenstauff
Donastauff
Werdt
Deckendorff
Vilshofen
Landau
Dingelfing
Teispach
Landshuet
Müldorff
Oenus fl.
Oting
Wasserburg
Altenau
Chiemsee
Diet maning
Kirchdorff
Kuffstein
Regen fl.
Kalmünz
Nab fl.
Lauterach fl.
Eichstatt
Kelheim
Ingolstatt
Regnus
Straubing
Abensberg
Vochburg
Neuburg
Rain
Isera fl.
Freising
Aerding
München
Schöftlarn
Rosenheim
Iser fl.
Diessen
Amer see
Landsberg
Fridberg
Aicha
Augspurg
Schonga
Füssen
Amer fl.
Gunzehausen
Weissenburg
Pappenheim
Gaisbach
Donawert
Werniz

Pala-

## *Palatinatus.*

INsigni ad magnam potentiam accessione meritissimo Principi, Maximiliano Vtriusque Bavariæ Duci accessit, cum superioribus annis Fridericus V. Elector Palatinus Regnum Bohemiæ invasisset, & usurpasset. Dividitur in Superiorem Inferioremque, abundatque, præter aliarum rerum necessariarum copiam, vino præstantissimo & generosissimo. Habuit maximos olim Principes, bello præclarè gestis celeberrimos, quorum superius Catalogum dedimus. Habet magnam & celebrem Nobilitatem. Fuitque aulæ splendor tantus, quantus vix in Germania Vniversa. Residentia Principum Ordinaria Heidelbergæ fuit, quem ad locum incredibilis fuit virorum equestrium occursus, & tanta rerum omnium abundantia, ut nihil ad splendorem, nihil ad luxum, nisi æternitas deesse videretur.

# Palatinatus Bavariæ Superfi-
# cialis descriptio.



VAlidis bellicosissimisque gentibus olim inclyta, hodie in Superiorem Inferioremq; dividitur. Illius metropolis Wittemberga, hujus Halla ad Salam est. Inferioris titulo Lawemburgensis etiam Mechelburg. & Lunæburg. Ducatus, sed & Stormaria, Holsatia & Ditmarsia comprehenduntur. Vinum non habet, præstantissimam tamen coquit cerevisiam, abundatque frumenti & pecorum copia, cujus incolæ, præ aliis Germaniæ ab egregia animi synceritate commendantur. Fluviis præstantissimis Wesera Albi, Suevo & Odera impinguatur ac distinguitur. Inter urbes celebriores, præter jam dictas, habentur Parthenopolis, Brunsvicum Lunæburgum, Halberstadium, Lubeca, Leoburgum, Brema, Herzburgum, Embeca, Mindenum, Werdena, Mysna, Torga, Leipzig Leisnigium, Dresena, Martisburgum, Chemnitium, Rochlitium, aliæque è quibus opes & splendorem provinciæ metiaris.

Hildes.. heim
Königslaut
Rabenaw
Berlin
Costrin
Ham eln
Goslar
Hessenstam
Magdeburg
Brandeburg
Franckfurt
Einbeck
Karsleben
Storcha
Fürstnberg
Norten
Zerbst
Blanck enburg
Linda
Bernburg
Witenberg
Luben
Oder fl.
Norien
Albis fl.
Mansfeld
Cotwiz
Freystatt
Rulant
Mülhausen
Sagan
Randen
Torga
Leip zig
Sanften
Sora
Gottleben
Sprota
Erdfurd
Zwika
Altnburg
Meissen
Bishofs Werd
Gorliz
Smalcalden
Königs werd
Bober fl.
Neustatt
Gottsverg
Fridlandt
Schlez
Saxoniæ descriptio



Fran-

MAgna olim hujus gentis gloria, magna inter Germanos auctoritas & antiquitas. Proprios olim Duces habuit, eosque potentissimos, quos inter Gosbertus primùm à S. Kiliano, Huensi Monacho ad Christiana sacra perductus est. E Ducibus Franconiæ lectissimi non pauci Imperatores creati, summa prudentia & æquitate Orbis Imperium administrarunt. E quibus Conradus I. anno Christi 912. Conradus II. cognom. Salicus anno 1025. & Henricus III. 1040. egregiorum Principum partes strenuè expleverunt. Abundat Franconia rerum omnium copia, vini ac frumenti ditissima, alitque magnam & egregiam Nobilitatem. Eam mediam Mœnus amœnissimus fluvius intersecat, redduntque plures alii amnes & fœcundissimam & gratiosissimam, habitam cœteroquin pro medulla seu meditullio Germaniarum.

FRANCONIA.
Amberg
Nürnberg
Biber fl.
Rottenburg
Laxt hausen
Steinfeld
Rottingen
Winsheim
Aurach fl.
Neustatt
Auerbach
Forchheim
Landen
Ochsenfurt
Bischofsheim
Alchheim
Kizing
Eberbach
Kreusen
Wolzach
Würzburg
Bamberg
Aanstein
Dutel. brun
Wertheim
Mæng
Mœnus fluvius
Prennberg
Schesliz
Eltman
Carlstatt
Roten fels
Sachsehaus
Mœnus Rub.
Hasfurt
Gmünd
Francfurt
Mæng Alb. fl.
Künigsperg
Münchberg
Cronegg
Lauring
Hamelburg
Winckel
Salmünster
Maresfeld
Orttenberg
Saal fl.
Liechtenberg
Ostheim



Bohe-

BOhemiæ nihil deesse ajunt, præter salem, atqui neque sal ingeniis deest, neque provinciæ deesse ingenia patiuntur nata ad omnem industriam, ut facile quid de cultu insuper sentias, omineris. Fertilissimum omnino Regnum, cui neque aurum, neque argentum, sed neque omnis generis gemmas Natura, seu potius Conditor naturæ, DEUS deesse voluerit. Conversa primum ad Christi fidem est Bohemia, per Sanctos Cyrillum & Methudium Romanos Monachos, inde postea per S. Adalbertum Pragensem Archiepiscopum, ita reformata, ut Apostolum eundem, & Principem Tutelarem merito veneretur. Regni Metropolis Praga, oportunissimo loco sita; verè civitas Regia, inter præcipuas totius Germaniæ spectanda. Habet & alias urbes atque arces egregias, bello tamen quod illic primum exarsit, miserè vastatas, quæ tamen hodie pleræque splendidæ restaurantur.

BOHEMIÆ
REGNUM
Brangs
Launa
Aussig
Leitmeriz
Melnick
Tornaw
Bernstein
Troscki
Gitschin
Arn
Brunaw
Nißf
Trautenaw
Elb. flu.
Limburg
Konigsgrez
Neustettlein
Lampach
Landscron
Praga
Königsaal
Kuttenberg
Rabenstein
Egra
Kralowiz
Carl Stein
Bernaw
Plan
Neustettl
Pilsen
Pfreimt
Mieß
Haid
Retz
Tainz
Moldа flu
Sternberg
Borliz
Iglaw
Kinau
Ropw
Piseka
Kemniz
Merseriz
Politska
Prisen
Shweiß
Prin
Gleißenberg
Schawndorff
Cham
Budna
Budweis
Gamiz
Freiling
Gravenau
Praholiz
Crumau

## *Austria.*

DIviditur in ſuperiorem ac inferiorem; frumenti & vini copia fertiliſſimum agrum habet, non minus aliis vitæ neceſſariis inſtructa. Inferioris Metropolis Vienna eſt, eadem, quod Italis Roma, Gallis Lutetia eſt, *Romanorum Cæſarum ſedes*, & adverſum fidei Chriſtianæ hoſtes munitiſſimum propugnaculum. Superioris Auſtriæ Metropolis eſt Linzium, quo & Cæſar ſubinde commigrare ſolet. Plura oppida habet utraque & inſignes arces atque Dynaſtias, quibus magna procerum multitudo dominatur. Danubius tam ſuperiorem, quam inferiorem, medius interſecat, alteram ab altera Anaſſus dividit. Ex ejus Antiquis Marchionibus S. Leopoldus Divorum honore colitur & celebratur.

Austriæ De-
scriptio.
Pirchstein
Berchtolds
Krems
Ottnstein
Baumgart
Presb:
Stein
Dürnstein
Danubius
Lintz
Aspach
Ens
Ips
Pechlarn
Melk
Seeibs
Mautern
Tuln
Wien
Petronell
Zürndorf
Steur
Logenstein
Weidhofen
Turns
Traskirch
Lillienfeld
See
Halstatter
Ens fl.
Riesling
Gmunde
Rorwach
Admont
Cœlla
Neustatt
Strechan
Kaÿsersburg
Prun
Episcopat
Salisburg
ensis.
Rotman
Mosheim
Pruck an der Muer
Leuben
Harperg
Raming
Damesburg
Iudenburg
Muer fl.
Muer fl
Veistriz
Grätz

Suevia.

## Palatinatus.

INſigni ad magnam potentiam acceſſione meritiſſimo Principi, Maximiliano Vtriusque Bavariæ Duci acceſſit, cum ſuperioribus annis Fridericus V. Elector Palatinus Regnum Bohemiæ invaſiſſet, & uſurpaſſet. Dividitur in Superiorem Inferioremque, abundatque, præter aliarum rerum neceſſariarum copiam, vino præſtantiſſimo & generoſisſimo. Habuit maximos olim Principes, bello præclarè geſtis celeberrimos, quorum ſuperius Catalogum dedimus. Habet magnam & celebrem Nobilitatem. Fuitque aulæ ſplendor tantus, quantus vix in Germania Vniverſa. Reſidentia Principum Ordinaria Heidelbergæ fuit, quem ad locum incredibilis fuit virorum equeſtrium occurſus, & tanta rerum omnium abundantia, ut nihil ad ſplendorem, nihil ad luxum, niſi æternitas deeſſe videretur.

## Palatinatus Bavariæ Superficialis descriptio.



VAlidis bellicosissimisque gentibus olim inclyta, hodie in Superiorem Inferioremq; dividitur. Illius metropolis Wittemberga, hujus Halla ad Salam est. Inferioris titulo Lawemburgensis etiam Mechelburg. & Lunæburg. Ducatus, sed & Stormaria, Holsatia & Ditmarsia comprehenduntur. Vinum non habet, præstantissimam tamen coquit cerevisiam, abundatque frumenti & pecorum copia, cujus incolæ, præ aliis Germaniæ ab egregia animi synceritate commendantur. Fluviis præstantissimis Wesera Albi, Suevo & Odera impinguatur *ac distinguitur.* Inter urbes celebriores, præter jam dictas, habentur Parthenopolis, Brunsvicum Lunæburgum, Halberstadium, Lubeca, Leoburgum, Brema, Herzburgum, Embeca, Mindenum, Werdena, Mysna, Torga, Leipzig Leisnigium, Dresena, Martisburgum, Chemnitium, Rochlitium, aliæque è quibus opes & splendorem provinciæ metiaris.

Saxoniæ descriptio
Hildes heim
Königslaut
Goslar
Hessenstam
Einbeck
Karsleben
Ham eln
Norten
Blanck enburg
Linda
Norten
Mansfeld
Mülhausen
Bernburg
Magdeburg
Zerbst
Rabenaw
Brandeburg
Berlin
Storcha
Witenberg
Luben
Cotwiz
Rulant
Sarften
Bishofs werd
Königs werd
Fridland
Gorliz
Sora
Sagan
Sprota
Randen
Freystatt
Oder fl.
Fürstenberg
Franckfurt
Costrin
Bober fl.
Albis fl.
Torga
Meissen
Leip zig
Altenburg
Gottsverg
Zwikaw
Neustatt
Schlez
Gottleben
Erdfurd
Salcalden

Magna olim hujus gentis gloria, magna inter Germanos auctoritas & antiquitas. Proprios olim Duces habuit, eosque potentissimos, quos inter Gosbertus primùm à S. Kiliano, Huensi Monacho ad Christiana sacra perductus est. E Ducibus Franconiæ lectissimi non pauci Imperatores creati, summa prudentia & æquitate Orbis Imperium administrarunt. E quibus Conradus I. anno Christi 912. Conradus II. cognom. Salicus anno 1025. & Henricus III. 1040. egregiorum Principum partes strenuè expleverunt. Abundat Franconia rerum omnium copia, vini ac frumenti ditissima, alitque magnam & egregiam Nobilitatem. Eam mediam Mœnus amœnissimus fluvius intersecat, redduntque plures alii amnes & fœcundissimam & gratiosissimam, habitam cœteroquin pro medulla seu meditullio Germaniarum.

Amberg
Nurnberg
Biber fl.
Winsheim
Ochsenfurt
Rottenburg
Rottingen
Iaxt hausen
Steinfeld
Landen
Auerbach
Aurach fl.
Neustatt
Forchheim
Kizing
Wolzach
würz burg
Bischofsheim
Alchheim
Kreusen
Bamberg
Eltman
Scheslitz
Aanstein
Dutel, brun
Mæng
Wertheim
Mœnus fluvius
Eberbach
Prennberg
Carlstatt
Roten fels.
Sachsehaus
Mœnus Rub.
Mœng Alb fl.
Münchberg
Croneg
Hasfurt
Künigsperg
Lauring
Gmünd
FRA NCON IA.
Franckfurt
Hamelburg
Winckel
Salmünster
Ortenberg
Maresfeld
Ostheim
Saal fl.
Liechtenberg



Bohe-

BOhemiæ nihil deesse ajunt, præter salem, atqui neque sal ingeniis deest, neque provinciæ deesse ingenia patiuntur nata ad omnem industriam, ut facile quid de cultu insuper sentias, omineris. Fertilissimum omnino Regnum, cui neque aurum, neque argentum, sed neque omnis generis gemmas Natura, seu potius Conditor naturæ, DEUS deesse voluerit. Conversa primum ad Christi fidem est Bohemia, per Sanctos Cyrillum & Methudium Romanos Monachos, inde postea per S. Adalbertum Pragensem Archiepiscopum, ita *reformata*, ut Apostolum eundem, & Principem Tutelarem merito veneretur. Regni Metropolis Praga, oportunissimo loco sita; verè civitas Regia, inter præcipuas totius Germaniæ spectanda. Habet & alias urbes atque arces egregias, bello tamen quod illic primum exarsit, miserè vastatas, quæ tamen hodie pleræque splendidæ restaurantur.

BOHEMIÆ
REGNUM
Aussig
Leitmeriz
Melnick
Brangs
Launa
Tornaw
Bernstein
Troscki
Gitschin
Arn
Brunaw
Nißf
Trautenaw
Elb. flu.
Limburg
Königsgrez
Neustettlein
Lampach
Landscron
Praga
Königsaal
Kuttenberg
Rabenstein
Egra
Kralowiz
Bernaw
Carl
Stein
Plan
Neustettl
Pilsen
Pfreimt
Mieß
Haid
Retz
Tainz
Gleißenberg
Schawn
dorff
Cham
Gravenau
Molda fl.
Stern
berg
Borliz
Ropw
Piseka
Budna
Praholiz
Kinau
Budweis
Crumau
Iglaw
Kemniz
Merseriz
Gamiz
Freiling
Politska
Prisen
Shweiß
Prin

DIviditur in superiorem ac inferiorem; frumenti & vini copia fertilissimum agrum habet, non minus aliis vitæ necessariis instructa. Inferioris Metropolis Vienna est, eadem, quod Italis Roma, Gallis Lutetia est, *Romanorum Cæsarum sedes*, & adversum fidei Christianæ hostes munitissimum propugnaculum. Superioris Austriæ Metropolis est Linzium, quo & Cæsar subinde commigrare solet. Plura oppida habet utraque & insignes arces atque Dynastias, quibus magna procerum multitudo dominatur. Danubius tam superiorem, quam inferiorem, medius intersecat, alteram ab altera Anassus dividit. Ex ejus Antiquis Marchionibus S. Leopoldus Divorum honore colitur & celebratur.

Austriæ Descriptio.
Presb:
Zürndorf
Petronell
Baumgart
Ottnstein
Krems
Wien
Tuln
Traskirch
Neustatt
Prun
Hartperg
Grätz
Lillienfeld
Turns
Mautern
Stein
Melk
Seeibs
Riefling
Admont
Cœlla
Kaysersburg
Bruck an der Muer
Muer
Leuben
Iudenburg
Veistriz
Strecham
Rotman
Masheim
Ramingd
Damesburg
Muer fl.
Dürnstein
Danubius
Berchtolds
Pechlarn
Ips
Weidhofen
Lossenstein
Rorwach
Ens fl.
Ens
Steur
Halstatter
Gmunde
See
Lintz
Aspach
Pirchstein
Episcopat Salisburgensis.

# Suevia.

PRæstantissima Germanorum à Plutarcho appellatur. Reges olim, postea Duces habuit, provinciarum denique liberrima facta, uti nobilitatis frequentia & splendore præ cæteris eniteat, ita variis Principibus & Dynastis paret, non alium Dominum, quam Cæsarem agnoscentibus. Ejus gloria eousque excrevit, ut virtute & armis Imperium orbis meruerit, & illud ultra unius sæculi spatium magnificentissimè tenuerit: inde etiam præter avita & antiquissima jura, summis immunitatibus exornata. Gens populosa, fortis, audax, bellicosa, procera, venusta & ingeniosa prædicatur, & Nobilis ferè cognominatur. Tota provincia fertilitate & salubritate gaudet, munitissimisque Urbibus & arcibus excolitur. Ex Urbibus præcipuæ Augusta, Ulma, Constantia, Lindovium, Uberlinga, Nordlinga, Memminga, Campidonum aliæque prædicantur. In ejus sinu Danubius fluviorum Europæ post Rhenum nobilissimus oritur, cui & Neccarus vini præstantissimi copiam largitur.

Hofen
Brigantium
Welfurt
Hüest
Fussach
Lindaw
Tetnang
Wasserburg
LACUS
ACRON
IUS
SIVE
POTAMICUS
Langenarg
Buchhorn
Rhineck
Warteck
Hofen
Roschach
Vischbach
Arben
Immenstatt
Luxbühel
Hagnaw
Romishorn
Haltnow
Güttingen
Münsterlingen
Merspurg
Constantia
Vlingen
Ermantingen
Aben
spach
Überlingē
Steck
born
Bodman
Nellenburg
Raichenaw
LACUS
VENET
Hegoviæ
Pars.
Zell


Helvetia.

## *Helvetia.*

PRovinciarum Germaniæ omnium longe munitissima ac felicissima, longè item liberrima, cujus amicitiam Regum maximi & amplissimæ Respubl. certatim exambiunt, quin & auri vi maximâ mercantur, sola tempestatum & fluctuum Germaniæ, velut è portu munitissimo spectatrix. Ipsi originem debet ac refert, præcipua totius Germaniæ Nobilitas, majora ex parte illic primum orta & commorata, longè deinceps ac latè effusa, ut haud immerito Helvetiæ Montes Romanæ Nobilitatis asyla, Germaniæ incunabula appellites. Ejus inter alia rarius istud, ex ejus visceribus desperatæ olim Germaniæ subventum cum Rudolphus I. Habspurgi Comes Imperator deligeretur, cujus etiamnum familia, omnes à condito orbe antegressa supra omnes diutius ac felicius summum non solum obtinet Principatum, sed latius quam Assyrii Medi, Græci, Romani, novo & irreperto tunc orbi, præter tot alia Regna, in hodiernum usq; diem dominatur. De Helvetiorum fortitudine leg. C. Iulius Cæsar aliiq; veteres, è recentioribus Ioan, Stumpfius &c.

Helvetiæ Confoederatorum Amplissimæ Provinciæ descriptio
Vercella
Arona
Comum
Morbio
Lacus
Berga
Glurns
Wurms
Riva
Belizona
Splugen
Bornal
Engelberg
Stanz
Underwalden
Sitten
S. Moriz
Lacus Lema
Genff
Losania
Gransee
Pars Burgundia
Erlibach
Freyburg
Bern
Lacus
Neoburg
Brantru
Basel
Thurr
Solo
Signow
Lucern
Zug
Swiz
Rheng fl.
Schafhausen
Glaris
Aldorff
Razuns
Curia
Ciers
Mariefeld
Balzers
Feldkirch
Fußpach
Brigantium
Rheineg
Costan
Rapers wyl
Zell
Uberlingen
Lindaw
Sueviæ Pars

Vngaria.

Regnorum Europæ longè fertilissimum, rerum omnium copia dives, gemmis, auro, argento instructissimum, tantam frumenti vim, frugum omnis generis varietatem profert, ut paradysus sane terrestris habeatur; vino etiam adeo præstanti abundans, ut multis locis Cretico atque Malvatico æquiparetur. Animalium tam domesticorum quam sylvestrium greges innumeri, turdorum maxime, perdicum, phasianorum numerus innumerus, ut una in Urbe singulis subinde diebus, Budæ nimirum octuaginta perdicum millia in foro exposita Cuspinianus memoret. Piscium nulla uspiam tanta abundantia & præstantia, Sturionum maximè & Luciorum, quorum hepar sesquiulnam subinde æquet magnitudine, sed & murenis, trutis, pernis, salmonibus copiosissimi amnes, & Tibiscum fluvium, vulgo, binas aquarum partes tertiam piscium habere contendunt, multi ex amnibus etiam auri feraces sunt. Ut nihil dolendum sit magis, quam tam nobile Regnum à Christianæ fidei hostibus in oculis omnium impunè in hodiernam usq; diem possideri.

Ungariæ descriptio
MORAVIÆ PARS
Presburg
Gutta
Freystatt
Paloza
Vienna
Neustatt
Komora
Novigrad
Tibiscus flu.
Bathor
Varadinum
Vania
Lippa
Dacia
Alpestris
Merbisch
Kornborg
Strigonicum
Pesch
Egras
Colocza
Maza
Pońonia
Inferior
Buda
Tolma
Varpo
Sequestica
Dravus fl.
Baroch
Zingidinum
Belgradum
Landspera
Savus fl.
Zanobiz
Ventenis
Gradisca
Hrastia
Bosnia
Kressouw
Servia
Novigrad

SIve Inferior Germania, & Gallia Belgica, frequentissima commerciis provincia; Vrbium insignis elegantia, in qua nihil non magnificum & dignum admiratione, ingenia inprimis, quæ totum orbem illustribus monimentis beant, & haud minus sole illustrant meridiano. Solus Flandriæ Comitatus Vrbes habet 58. pagos 1154. Hollandia, etsi angusto limite, urbes 29. pagos 400. numerat, ut facile de Brabantia, aliisque provinciis omineris. Ingens lactis & butyri apud Hollandos copia, ex quo millionem quotannis colligere dicuntur. In Belgio nullus mendicus, vinum nullum. Hannonii libertatem suam his verbis jactant:

*Hannoniæ Dominus DEUS &*
*Sol &c.*


Belgÿ Sive Inferioris Germaniæ Compendiosa descriptio.
Dockum
Emden
Oldnburg
Bremen
Enckhuys
Amsterdam
Gröningen
Harlem
Utrecht
Minden
Norimberg
Embrick
Ress
Osnabrug
Ostendt
Brug
Antdorff
Nimegen
Essen
Cales
Gent
Breda
Cleve
Nuÿss
Ravenspurg
Bologne
Lille
Mecheln
Cöln
Paderborn
Monstreul
Hesdin
Acken
Bonna
Cassel
Brüssel
Arras
Andernach
Fuld
Fridberg
Abbeville
Amiens
Namur
Coblenz
Mosa fl.
Bergcastell
Wesel
Peron
Dieppe
Francksfurt
Fontaine
Mosell flu:
Bingen
S. Quintin
Lüxelburg

Regnum

HVjus præcipua laus eſt in Eccleſia, Inde Reges ejusdem primogeniti & dextera appellantur, trium & viginti Schiſmatum profligatores. Prærogativæ ipſorum ſingulares: Chryſma è cœlo allatum; curatio ſtrumatum manu Regis; auriflamma ſeu crux rutilans & ſtemma Liliorum Divinitus acceptum. Reges, non tantum in manibus & humeris, ut alii, ſed in capite inunguntur, multis ſæculis Germanias etiam complexum. Galli Romam, Italiam, Hiſpaniam, Græciam, Macedoniam, Aſiam olim ſubegere, à quibus Gallacia à Græcis ob id cognominata. Dedit longè potentiſſimos Gallia Romano Imperio Cæſares, Carolum Magnum, Ludovicum Pium &c. à nulla familia Cæſarum numero, quam Auſtriacâ ſuperata. Dedit & Eccleſiæ innumerabilem Sanctorum copiam, apud quam litteræ inprimis effloruere. Habet hoc Regnum Archiepiſcopatus 17. Epiſcopatus 120. Ducatus Regnis pene pares 18. felicissimum omnino, rerum omnium copia, & optimâ, frigus inter calorem aliorum Regnorum, præditum à Numine mediocritate.

Anglia Pars
Girgolt.
Grevlinge
Gent
Kaissers wert
Düsseldorff
S. Paul
Rue
Ach
Colonia
S. Maria
Norman
nia
Roan
Picardia
Franckfurt
Bessin
Luxenbrg
Paris
GALLIÆ
Regnum
Metz
Strasburg
Zell
Uberlingen
Lepont
Bretaigne
Oceanus
Toras
Blois
Occiden„
talis.
Nantes
Lusson
Loire fl.
Lion
Sabau
dia
Consta
ntia
Bourbon
Liborne
Viena
Genua
S. Flor
Avenio
Finale
Leloch
A. Carr
ascon
Marsilia
Toulon
Granada
Narbonn
Gasconia
Pars

Anglia.

REgnum mari undique cinctum, fertilitate soli commendatissimum, Vellus habet aureum, ex lana siquidem quotannis sesquimillionem colligit, è commerciis autem ante motus Batavicos, 12. milliones annis singulis retulit. Non asinum alit, non lupum, Vinum non habet, rebus cæteris abundans, eo uno infelicius, quo aëre minus salubri infestetur, adeo quidem, ut singulis ferè quadrienniis pestilenti lue laboret. Hibernæ vaccæ, lac non dant nisi præsente vitulo aut ejus simulacro, Miraculis naturæ abundat *Hibernia*, Stupenda illa sunt, quæ de Antro S. Patricii scribuntur. In Scotia nulla domus est, quæ amplius à mari 20. leucis distet. Lapidibus ad ignem utuntur incolæ, quos & mendicis sæpè, eleemosynæ loco largiuntur.

Pars Hiberniæ.
Dublinum
S. Iustus
Heilsfort
Castell
S. David
Landolf
Devon
Hereford
Lancastria
Dorcester
Lichfeldia
Weinmactz
ANG
LI
Æ
Staffordia
Oxonia
Winton
Londen
Betford
Cantabrig
Rye
Dover
Norvicum
Cales
Fland=
riæ Pars

ITaliam nemo melius Plinio commendaverit. In toto orbe, inquit, & quacunque cœli convexitas vergit, pulcherrima eſt omnium, rebusq; merito, principatũ naturæ obtinens Italia, rectrix parensque mundi altera, viris, fœminis, Ducibus, militibus, ſervitiis, artium præſtantia, ingeniorum claritatibus. Iam ſitu, ac ſalubritate cœli, atq; temperie, acceſſu cunctarum gentium facili, littoribus portuoſis, benigno ventorum afflatu, aquarum copia, nemorum ſalubritate, montium articulis, ſoli fertilitate, populi ubertate, quicquid eſt quo carere vita non debeat, nusquam eſt præſtantius. Ita Plinius.



MARE ADRIABICUM
Venetiæ
Tridentium
Patavium
Bergomum
Verona
Mantua
Mediolanu
Cremona
Tecinum
Ferrar
Ravenna
Arimini
Apening Mons
Placentia
Parma
Mutina
Bononia
Narsia
Ligures
Genua
Tusci
Florentia
Perusia
Spoletum
Pisa
Senæ
Roma
Latini
Cajeta
Liris fl
Capua
Vulturnus fl
Sulma
Peligni
Garganus mons
Sipontum
Venusi
Samnites
Neapolis
Salernum
Brandusium
Hidruntum
Tarantum
Irpini
Metapon
Pœstum
Crotone
Petilia
Bruty
Rhegium
Mare Ligusticum
Mare Tyrrheshum




Hispania

VLtima terrarum Europæ Africam versus & Americam olim Iberia, non uni sed pluribus plerumque Regibus paruit, exteros plerosque juxta suos nacta, Romanis post Cathaginenses multis sæculis subjecta, tum jugum jugo permutans VVandalis, Alanis, Suevis, Gothis, gentilibus ferè & Hæreticis infessa ac possessa, Saracenis denique ac Mauris eam maxima ex parte ab A. C. 720. ad usque 1492. tenentibus, donec iis ejectis, Ferdinandus Aragonum Rex, Regnum Christi magis magisque ac suum juxta propagaret. Regio est, non admodum populosa, & mirum in tot subinde Reges suffecisse, donec supero sæculo, in commune aliquod, sub uno & verè Catholico Principe, Regum,


Hispaniarum descriptio.
Minorica
Maiorica
Petinse
Girona
Barcelona
Laca
Lerida
Taragon
Tortosa
Victoria
Iberus fl.
Saragoca
Vila Real
Castila
Valentia
Burgos
Tarracon
Alcazar
Castilla
Alicante
Murcia
Ferraria
Cartagena
Oliva
Granata
Palentia
Mirandula
Astorga
Auila
Toletum
Salamanca
Alecantar
Castilla nova
Vila
Almeira
Placentia
Tagus fl.
Merida
Hispalis
Malgga
Ronda
Braganca
Valentia
Braga
Dorius fl.
Moncort
Coimbra
Portalegre
Visen
Ulisabona
Ebora
Corduba
Loppe
Sanjago
Tauila
Sacrum
Promontorium

gnum, tot provinciæ, conjugiorum fere nexu sociatæ, coalescerent. Regnorum nomina sunt : Castellæ, Aragoniæ, Legionis, Portugalliæ, Navarræ, Granatæ, Toleti, Valentiæ, Galliciæ Cordubæ, Murciæ, Algarbiorum, Cataloniæ, Asturiæ, Majoricæ, Minoricæ &c. Quæ omnia Austriacorum Principum fortuna, felicissimè junxit, tantis tantæ potentiæ incrementis, ut, qui tribus digitis molem appendit terræ, velut datatim pila luderet, fortunæ sic *colluderet* Austriacorum, religiosissimis Principibus gratissimo animo datum danti referentibus, eoque ipso majorem semper gratiam merentibus, & benedictionem. Descripsit elegantissime potentiam Austriacam Eryceus Puteanus, qui alia inter sic affatur Philippum IV. Regum omnium ab orbe condito potentissimum;

mum: Vbicunq; sol oritur, ubicunq; occidit, tuus est: cum lustravit omnia, adhuc à te non discessit &c. in cui Imperii sinu situm est quidquid alienum est. Altera manu Orientem, altera Occidentem complexus, scire adhuc non potes, ubi tanti nominis fulgorem condas &c. Iidem Imperii tui & Mundi limites sunt; iidem Nominis tui & temporis; iidem Virtutis Tuæ, & Æternitatis. Ita Puteanus. Cæterum Hispanorum summa gloria est, in tanta tot sæculorum oppressione, semper Reges aliquos habuisse qui partem aliquam Regni suis & armis & sanguine contra infideles tuerentur, â Ferdinando autem Catholico ad hoc usque tempus, summo Catholicorum omnium applausu Hispania meruit, ut primum ac præcipuum post Romanas arces, Romanæ Catholicę

Fidei propugnaculum habeatur. Dividitur hodie in Ducatus circiter tres & viginti. Marchiones habet 36. Comites 50. Archiepiſcopos 7. Epiſcopos 40. Ordinum Equeſtrium præcipua habetur dignitas, eosque inter S. Iacobi, Alcantaræ, Calatravæ, Rhodienſium, Monteſiæ, de Avis & de Chriſto maximè celebrantur. Fluviorum per Hiſpanias principes ſunt: Minius, Durius, Tagus, Betis, Iberus & Ana ſive Guadiana. Viris eruditis non minus *abundat* Regnum quam Gallia. felix inprimis Religionis unitate, Regnum ſuorum, Domus Auſtriadum felicitate. Sed nunc finem libello, cum hoc Europæ termino imponamus.

*DEUS Benedictus.*

SA-

# SACRÆ ET PROPHANÆ

## Veteris Historiæ Index Alphabeticus.


Aaron nascitur 2461
Aaron moritur 2583
Abias Regnum adit. 3077
vita excedit 3079
Abimelech Judex 2800
Absolō misere perit 3009
Abraham natus 1979. aliis 2039
Abraham moritur 2213
Acenchris Rex obiit 2518
Achab Rex impius 3117
Achab idem moritur 3138
Achaz Rex impius 3293
idem moritur 3309
Achimelech occis. 2974
Achores Rex 2517
Actiaca pugna 4023
Abel occisus 130
Adam moritur 930
Ægialeus Rx. morit. 2017
Æneæ discessus 2772
Æneas moritur 2807
Æsopus claret 3484
Agathocles Rex 3737
Agesilaus claret 3657
Aggæus Propheta ob. 3568
Agis Rex Laced. obiit 3657
Agrippa clar. 4027
Agrippa moritur 4042
Alba exscinditur 3387
Albanus Rex claret 3039
Alcibiades Princeps 3642
idem moritur 3650
Alcimus malè perit 3895
Alexander patruus Magni. 3684
Alexander Magnus nascitur. 3698
idem Rx. inauguratur 3718
idem moritur 3730
Alexander Cassandri f. occid. 3759
Alexander Demetrio succedit 3903
Alexander Rex occumb. 3908
Alexand. occis. â Gripho 3929
Alexander Rex ob. 3988
Alexandra. Rx. occid. 4025
Altades fit Rex Assyr 2353
idem moritur 2385
Antigonus Rex Asiæ 3735
Antigonus ult. Rex Iud. occid. 4018

Antiochus Soter. ob. 3792
Antioch⁹ cogn. De⁹ 3792
Antiochus fit Rex Maced. 3820
Antioch⁹ Magn⁹ cl. 3830
idem moritur 3866
Antiochus Rex moritur 3892
Antioch⁹ Gryph. ob. 3957
Antonius se perimit 4024
Aman suspenditur 3601
Amasias Regnũ adit 3196
idem occiditur 3225
Amenophis Ægyp. R. 2438
Ammon Rex 3392. occisus 3394
Amphyction R. Athẽ 2558
Amri Rex 3106. ob. 3117
Amulius R. Alban 3260
Amynthas R. Assyr. 2575
idem moritur 2620
Amynthas Rex 3661
idem moritur 3684
Anacreon claret 3482
Anaxagoras 3545
Anaximander clar. 3444
Ancilia instituta 3347
Ancus Martius R. 3414
idem moritur 3438
Antiochia conditur 3757
Antipater Herod. fil. 4045
Aod Iudex 2669. ob. 2720
Apis occiditur 3528
Aratus claret 3773
Arca Diluvii struit. 1557
Archimedes 3840 occid. 3842
Archilochus Poeta 3350
Archontes novem 3370
Argiuorum R. finis. 2743
Argonautæ clarent 2786
Arideus R. 3730 occ 3737
Aristides claret 3571
Aristobulus Rex creatur 3988
idem cum fil. occ. 4005
Aristobulus Rex & Pont. obiit 3951
Aristonicus strangulatur 3924
Aristoteles nascitur 3670
idem moritur 3732
Arius, qui & Mars fit Rex 2128
idem moritur 2158
Armamitres Rex 2229
idem moritur 2266
Arphaxad Rex natus 1659
idem moritur 2096
Arses Rex Pers. 3712. ob. 3715
Artabanus Tyrannus occisus 3589
Artavasdes victus 4020
Artaxerxes Rex 3589
Convivium ejusd. 3592
idem moritur 3530
Artaxerxes Iun. ob. 3689
Asa Rex 3079. obiit 3120
Ascanius R. moritur 2905

Ascara-

Ascatades Rex 2535 obiit 2575
Asdrubal moritur 3833
Asserhaddo ℞. Assyr. 3324
Assar I. Rex Assyrior. 1933
Assyriorũ Regni fin. 3333
Astrologia inventa 875
Astyages fit Rex 3459
Atalia Regina 31:4. occisa 3157
Athlas Rex claret 2418
Attalus Rex Asiæ 3814 obiit 3857
Attica pestis horrẽd. 3624
Augustus Imp. adit 1411

B.

Baasa ℞. 3083 obiit 3105
Babel turris condit. 1909
Babylon conditur 2049
Babylon capta 3516 & 3534
Balæus ℞. 2301 ob. 2353
Balthasar Rex 3494
Barac claret 2720
idem Barac morit. 2760
Baruch Propheta 3430
Bellepares ℞. 2645. obiit 2676
Bellum in orbe primũ 461
Bellum Amoniticũ 2963
Bellum Comagenũ 4016
Bellum Corinth. 3659
Bellum Creticum 3986
Bellum Gallicum 3996
Bellum Hispanicum 4028
Bellum Iugurthinũ 3943
Bellum Mithridat. 3981
Bellum Peloponesic. 3623
Bella Punica 3790 & 3836 & 3905
Belock ℞. Senior ob. 2301
Beloch Priscus ob. 2645
Ben-Merodacus 3375 obiit 3407
Brutus Senior occũ. 3546
Brutus Iunior cum Cassio occ. 4012

C.

Cadmus ℞. Thebar. 2625
Caleb moritur 2617
Cainan obiit 1235
Calinicus ℞. Asię ob. 3827
Cambyses idem Asverus & Xerxes 3524 occiditur 3531
Camillus claret 3665
idem moritur 3690
Carthago conditur 2842
Carthago restaurat. 3166
Carthago evertitur 3908
Carth. nova condit. 3931
Cassander ℞. Maced. 3738
fit Monarch. Eur. 3743
idem moritur 3755
Cassius Legumlator 3569 obiit 3570
Cassius cæsus 3947
Castor & Pollux cl. 2855
Cato Major nascitur 3821
idem moritur 3904

Catillina

Catilina interfectus 3992
Catullus natus 3966 obiit 3997
Catulus victor 3977
Cecrops I. Athen R. 2495
Censores primi 3612
Chenchres Accori succedit. 2527
Chusan Rex Mesopotam. 2623 & 2631
Cicero n. 3948 occ. 4011
Cimbri victor. 3941 3949
Cimon Persas vincit 3584
Cincinnatus 3616 & 3675
Cinna Urbẽ occup. 3967
Cinna lapidibus obrutus 3970
Cizicus conditur 2771
Civilis belli initiũ 4005
Cleopatra se interimit 4024
Codrus Rex Athenientium occ. 2985
Conceptio immaculata B. M. V. 4037
Coriolanus Dux 3566. occ. 3567
Corvinorum origo 3706
Cræsus Rex celebr. 3496
Cranaus Rex Athen 2548
L. Crassus moritur 3963
M. Crassus clar. 3983 occub. 4001
Cretensis Regni initium 2094
Curtius pro patria sedenovet 3692
Cyrus natus 3459 occiditur 3528

D.

Danaus Rex Argiu 2581 obiit 2630
Daniel natus 3426 obiit 3535
Darius natus 3454
Medis imperat 3494
obiit 3516
Darius Hystaspis 3632 obiit 3557
Darius alter 3630 mori 3649
Darius Pers. R. creat. 3716
ab Alexand. M. victus occub. 3723
David n. 2950 mor. 3021
Debbora claret 2720
Decemviri Romæ 3604
Dedali opera celeb. 2775
Demetrius Rex Maced. creatur 3750
Idem moritur 3769
Demetrius Philippi jussu patris occid. 3873
Demetrius Sother fit Rex 3894
Demetrius Seleuci occumbit 3905
Dem. Demetrii ob. 3927
Democritus claret 3618
Demo-

Demosthenes natus 3673
obiit 3732
Dercylus R. 2950 ob. 2991
Deucalionæum Reg. 2518
Dictator prim. Larg. 3557
Diluvium prædicit 1537
incipit 1656. definit 1657
Diluvium Ogygiũ 2258
Diluvium Deucalionæum. 2530
Dionysius Tyrann. 3648
obiit 3686
Dolabella celebrat. 3955
Draco Legumlator 3430
El. Drusus moritur 4045

E.

Eglon R. 2651 occ. 2669
Elas R. 3105. occis. 3106
Elias Propheta 3124
Elisæus Proph. ob. 3204
Ennius moritur 3885
Enoch nascit. 623 transfertur, non moritur 987
Enos moritur 1140
Enochia Urbium prima conditur 150
Epaminanpas clar. 3690
Ephesus conditur 3007
Ephori instituti 3294
Epicurus moritur 3783
Esau cum fratre nat. 2199
idem moritur 2325
Esdras celebratur 3595
Eva moritur 940
Evergetes Rex obiit 3937
Evilmerodacus Rex occ. 3494
Eumenes occiditur 37 9
Eumenes alią R. Asiæ 3857
Eupales Rex 2591 obiit 3029
Eupator patri succ. 3892
Eupator & Lysias occisi 3894
Euripides obiit 3648
Europæ raptą celebratur 2624
Europs Rex Sycion. 2018
Idem Rex morit. 2062
Ezechiel Rex opt. 3309
obiit 3337
Ezechiel Proph. n. 3411
Visiones habet 3440.
obiit 3462

F.

Fabii trecenti sex simul occumb. 3578
Fabius cogn. Cunctator obiit 3852

G.

Gabriel Ang. Baptistam patri prænunciat 4051
Gedeon cl. 2768. ob. 2800
Gelon Siciliæ Tyran. 3563
Goliath prostratus 2971
Gorgias victus 3890
Gripho fit Rex 3929

H.

Hamilcar clar. 3793 obiit 3824
Hannibal senior 3645
Hannibal al. lapidat. 3796
Hannibal Magnus nascitur 3807
ad Cannas victus 3838
obiit 3871
Hasdrubal crucifig. 3803
Heber pater Hebræorum natus 1754
Hebr. litt. inventæ 875
Helena rapta 2849
Heli Iudex 2900 ob. 2939
Henoch transfertur 987
Hercules celebrat. 2806
idẽ seipsũ exurit. 2854
Herodes filios suos perimit. 4050
Herodotus nascitur 3571
Hesiodus claret 3245
Hester Regina salutatur 3593
Hircanus Pontifex moritur 3950
Homerus nascitur 3039
Homerus moritur 3143
Horatii Cœlitis fac. 3548
Horatius nat9 3989 moritur 40 6
Hortensius natus 3940. obiit 4004

I.

Iabin Rex 2721
Iacob in Ægyptum pergi 2324
Iacob Patriarcha ob. 234
Iason Thessalus occ. 368
Iason impius Pontif. 3879
Iechonias Rx. capit. 3436
Iehu Proph. occid. 3086
Iehu Rex 3151. ob. 3178
Iephte filiã immolat 2849
Iephte moritur 2854
Ieremiæ Lament. 3407
Ieremias occiditur 3448
Ieroboam 3062 obiit 3081
Ieroboam alter 3211 obiit 3251
Ierosol. templum dedicatur 3030
Ierosolyma incensa 3447
Ierosol. capta 3885
Ierosol. capta 3991
Ierosal. capta 4015
Ierosolyma capta 4018
Ierosol. templum mund. 3890
Iezabel furit 3151
Inachus Rx moritu 2249
Ioachaz Rx. 3178. ot. 3195
Ioachaz regnum invadit 3425
Ioachim fit Rex 3426
Ioachim Rex occid. 3436
Ioas Rx. 3157 occid. 3196
Ioas filius Ioachaz fit Rex 3195


Ioas

Ioas Rex moritur 3210
Ioathan Rex 3275. obiit 3293
Iob natus 2328. restitui-tur 2405
Ioiadas Pont. morit. 3184
Ionathas occubuit 2979
Ionathas 3910
Ionica transmigratio 3011
Ioram filius Achab R. 3138
idem moritur 3150
Ioram filius Iosaphat Rex 3145
occiditur 3151
Iosaphat 3120 obiit 3145
Ioseph venditus 2306
secundus à Rege 2319
idem moritur 2399
Iosias Rex 3395. occid. 3425
Iosue nat9 2491. ob. 2600
Isaac nascitur 2139
Isaac immolatur 2163
Isaac moritur 2318
Isaiæ visio 3277
Isaias occiditur 3340
Ismael natus 2125
idem moritur 2261
Israel educitur 2544
Israel Regni initium 2962
Isthmici Ludi cœpti 2700
Iuba interfectus 4008
Iudas Machabæus 3889
Iudith facinus 3346
Eadem moritur 3418
Iulius Cæsar natus 3954
idem occiditur 4010
Iuliani anni initium 4009
Iupiter & Ganimed. 2692

L.

Lacedæmoniorum Regnum 2961
Lamech moritur 1651
Lampares Rex Ass. 2757
idem moritur 2726
Lamprides Rex 2677
idem moritur 2707
Laosthenes R. Ass. 3029
Laosthenes moritur 3673
Lathurus Rex ob. 3965
Leuctrica pugna 3683
Linguarum confusio 1931
Livius nascitur 3995
Lollius victus 4037
Lucullus victor 3984
Lycon moritur 3822
Lycurgus claret 3153
Lynceus R. Argivor. 2630
Lysander claret 3650
idem occisus 3658
Lysimachus occisus 3773

M.

Machaleus Rex Ass. 2415
idem moritur 2445
Mamylus Rex 2465. obiit 2495
Mamythus Rex 2385. obiit 2415

Manahes

Manahes Rex 3264 obiit 3274
Manasses R. 3337. ob. 3392
Manlius Torquatus claret 3693
Marathonia pugna 3562
Mardochæus 3597
Marius 3952. obiit 3968
Mathusalem moritur 1656
Mausolus Rex obiit 3675
Mecœnas mortuus 4046
Menelaus Pontif. ob. 3893
Merodacus Rex. Medorum 3333
Idem vita excedit 3375
Metius laceratur 3387
Michæas Proph. clar. 3290
Milo Crotoniates 3522
Miltiades Dux obiit 3563
Minoës celebratur 2650
Minotaurus 2814
Mithteus Assyr. Rex ob. 2848
Mithridates claret 3965
profligatur 3988. perit 3991
Mitylenæ captæ
Moyses natus 2464. missus 2543
Idem moritur 2583
Murenæ conspiratio 4032
Mutius Scæuola 3548
Mycenarum Regni initium 2743

N.

Nabolassar Rex 3407
Naboth occisus 3113
Nabuchodonosor 3451
obiit 3472
Nadab occiditur 3082
Neemias claret 3609
Nemrod n. 1694
prim9 Reg. omniū 1932
moritur 1996
Noë natus 1057 moritur 2006
Nicæa condita 3727
Ninias Rex claret 2091
Ninive conditur 2000
Ninivitæ pœnitent. 3216
Ninus Rex moritur 2048
Numa Pompilius n. 3302
fit Rex 3340. ob. 3382
Nummi primum à Numa 3343

O.

Obed ex Ruth nat. 2811
Ochozias Achabi 3138
obiit 3151
Ochus Rex Pers. occ. 3712
Ocrazapes Rex Ass. 3173
moritur 3215
Olympici Ludi instituti 2849
Olympiadum initiū 3278
Onias Pontifex occiditur 3990

Ono-

Onomarchus crucifigitur 3701
Ophratæus Rex 3103 obiit 3123
Ophratenes Rex 3123. ob. 3173
Oppia Lex deleta 3859
Oraculum Virg. part. 3295
Orpheus claret 2 93
Orus Ægypti Rex 2469
Idem moritur 2506
Oseas Rex salut. 3305. cl. 3325
Othoniel Dux 2600. ob. 2640
Ozias Rex leprosus 3250

P.

Panyas Rex 2757
Papirius Cursor 3701
Pausanias fame perit 3587
Pelops Rex Argiuor. 2734
Perdiccas Rex Mac. 3689
occumbit 3693
Perdicca Rex occ. 3732
Pericles celebratur 3607
obiit 3625
Perseus & Pegasus clar. 2709
Perseus ultimus Rex Maced. 3875
Phaceja R. 3275 occ. 3296
Phæton labitur 2590
Phalaris Tyrannus 3482
Pharnaces Ponti R. 4007
Pharsalica pugna 4006
Philipp. Alex. Magni pater 3694
Idem occiditur 3718
Philipp. Iun. Rex Maced. obiit 3875
Phineas obiit 2640
Pheronæus R. Argiu 2249
Phrixus celebratur 2672
Philes Rex Assyr. 32 5
idem moritur 3278
Pisistratus. Tyrann. 3488
Pittacus ex 7. Sapientibus 3484
Plato natus 3625. moritur 3706
Plautus moritur 3870
Polycrates Tyrann 3522
Pompejus Magnus nascitur 3948
Idem occumbit 4006
S. Pompejus captus occ. 4019
Porsena Rex 3547
Porus Rex victus 3728
Prælium ad mundã 4009
Prælius ad Mutinam 4011
Priamus regnat 2814
Prometheus, idem Noë 1600
Protagoras claret 3610
Psammeritus Ægypti R. 3526

Ptolo-

Ptolomæus Rex Maced. occ. 3689
Ptolom. Lagi fit Rex Ægypti 3730
idem Moritur 3769
Ptolom. Philadelphus 3768. obiit 3808
Ptol. Evergetes ob. 3833
Ptolom. Philapater fit Rex 3833
Ptolom. Epiph. ob. 3874
Ptolom. Philometor fit Rex 3874
Ptolom. idem ex vulneribus ob. 3908
Ptolom. Lathurus Rex salut 3937
Ptolomæus Auletes moritur 4003
Ptol cogn. Dionyſ. 4003
Pugna ad Platæas 3575
Pyritiades ℞. Aſſyr. 3073
idem moritur 3103
Pyrrhus fit ℞. Maced. 3765
tegula iniecta peremptus 3782
Phythagoras Philoſ. 3514

R.

Rachel ducta 2283
Regifugium Romæ 3545
Regulus occiſus 3803
Rhea Sylvia 3280
Roboã ℞. 3060. ob. 3076
Roma condita 3302
Romulus natus 3284 obiit 3338
Rutilius occumbit 3964

S.

Sabæ Regina 3047
Salamina capta 3470
Salmanaſar ℞. Aſſyr. 3310
idem moritur 3318
Salomon natus 3000
unctus 3020 mor 3859
Sampſon natus 2861 claret 2881
glorioſè occumb. 2899
Samuel natus 2901. judex 2940
moritur 2977
Sara moritur 2175
Sardanapalus ℞. ſal. 3215
miſere vitã term. 3235
Sarug naſcitur 1850
Saturnus, id. Nemr. 1932
Saul Rex 2962 ob. 2979
Scaurus 3992 Arabicum bellum conficit
Scipio Africanus cla. 3843
idem moritur 3869
Scipio Naſica 3899
Sedecias ℞. 3436 ob. 3450
Seleucº Nicanor occ. 3771
Seleucus Calinicº ℞. 3807
Seleuc. Ceraunꝰ R. 3827
Seleucꝰ Philopat. R. 3865
Seleucus Rex morit 3878
Seleucus Gryphi fil. 3957


Seleu-

Seleucus in Regia exuritur 3960
Sellum Rex Israel 3264
occiditur 3264
Semiramis regnat 2048
eadem moritur 2090
Semus moritur 2158
Senacheribus fit Rex Assyr. 3318
vita excedit 3324
Sertorianum bellum 3978
Servitus Iudæorum 2451
Servius Tullus claret 3477
Sesacus Rex Ægypt. 3064
Sethus obiit 1042
Sichimitarũ cædes 2305
Sidetes R. Saltatur 3915
Ierusalem obsidet 3920
moritur. 3923
Silanus cæsus 3945
Silvius post Ascanium Rex 2905
Simon Iudæus in convivio occ. 3919
Simonides Poëta 3532
Smerdis R. 3531 occ. 3532
Smirna condita 3003
Socrates natus 3585
Sodoma petit 2138
Solon Legumlator 3446
idem moritur 3489
Sophocles obiit 3648
Sophonias Propheta 3395
Sosares Rex Assyr obiit 2727
Sosarmus post Panquam 2822
Sparetus 2495. ob. 2535
Sparta Condita 2338
Sphærus Rex 2445. obiit 2465
Susanna liberatur 3438
Sycioniorum Regnũ 1966
idem finitur. 2927
Sylla Urbem occu. 3966
idem moritur 3976
Alba Sylvius Rex 3039
Sylvius Rex Latin. 3132
Sylvius Rex 3260

T.

Tarquinius Priscus R. 3439
Tarquinius occisus 3476
Tarquinius filiæ scelere perit 3520
Tarquinius Superbus ob. 3559
Teglat Phalazar 3279. ob. 3309
Templum dedicatur 3030
Templũ restauratur 3518
Templum dedicatur 3537
Templũ restauratur 4035
Templum dedicatur 4043
Teutæus R. moritur 2920
Teutanes Rex obiit 2891
Thales Milesius 3414
Thare pater Abrahæ nat. 1909
Thelchis fit Rex 2062
Themistocles 3574. obiit 3593

Theognes claret 3521
Thermopylensis pugna 3853
Theseus clar. 2?0
Theseus R. Athen 2822
Thineus R. Assyr. 2950
Thobias captus 3314. ob. 3377
Tobias Iun. obiit 3410
Thola Iudex obiit 2826
Thrasibulus 3664
Tigranes victus 3986
Tres pueri illæsi in fornace 3456
Tribunitia potestas 3598
Triptolemus claret 2650
Troja capta 2871
Tros Dardaniæ Imp. 2687
Tullus Hostilius 3382. perit 3414
Tyranni triginta 3650
Tyrus condita seu restituta 2783

V.

Venusina pugna 3846
Virgilius natus 3984. ob. 4035
Virginius filiā occ. 3606

X.

Xantippus victor hostium 3799
Xenophanes claret 3514
Xenophon moritur 3694
Xerxes R. Assyr. ob. 2228
Xerxes fit Rex Pers. 3568 occiditur 3589
Xerxes alius Rex salutatur & eodem anno occiditur 3630

Z.

Zacharias Propheta occisus 3192
Zacharias Rex 3263 occisus 3264
Zacharias Propheta obiit 3568
Zamei Rex occid. 3106
Zorobabel obiit 3567
Zoroaster 2044

*FINIS.*




Lacus

NB. Pagellam hanc, quæ incuriâ quadam omissa fuerat, ante lit. Z 8 ut imponatur, compactorem libri monere voluimus.

## Lacus Potamicus.

MEtam inundationum Germaniæ ab Hunnis, Ungaris, Danis, Anglis, Suevis seu Gotthis Lacum Acronium seu Potamicum singulari pagella damus, eo ipso maximis provinciis accensendum. Dividitur in superiorem Brigantinum medium Constantiensem, & inferiorem sive Venetum, piscium longè delicatissimorum copia celeberrim9, circumfusi litoris amœnitate, urbium, oppidorum, castrorum multitudine excultissimus, Vineis undique ex omni parte obseptus, tanta insuper agri fertilitate, ut terrestrem meritò paradysum possis appellare. Urbes inter Constantia velut Imperatrix considet, Augusta olim Acronia sive Turgoiorum appellata, Priscis Germaniæ Regibus, dehinc Romanis, Gallis postea, demum Cæsaribus amatissima, cujus memorabile illud inter omnes omnino tot seculorum, Germaniæ clades, solam semper insuperabilem extitisse, etsi toties ab Ungaris Hunnisque olim appetitam. Superiori Brigantium & Lindaugia dominatur. Inferiorem Cella tuetur & ornat Cæterum Lacus Universus à Potamo Castro, Veterum Alemanniæ Ducum Guelphorũ, &c. domicilio cognominatur, quorum Burggravii de Bodman illud jam à mille fere annis possedêre;

Bayerische Staatsbibliothek MÜNCHEN